EUROPÆ ARCANA MEDICA

ID EST:

COLLECTANEA PHYSICO-MEDICO-PRACTICA EX EPHEMERIDUM GERMANIÆ NATURÆ CURIOSORUM VASTIS VOLUMINIBUS STUDIOSE IN COMPENDIUM REDACTA.

IN QUIBUS

Continetur omne id laconicè contractum, quod praxin Medicam concernens in Ephemeridum G. N. C. Libris sparsim legitur, H. E. omnia Arcana, Experimenta & Remedia Polychresta ab Experientissimis Europæ Medicis multo vsu approbata & consignata.

STUDIO ET LABORE,

HENRICI JOSEPHI COHAUSEN,

Phil. & Medicinæ Doctoris, Vredenæ Westphalorum Physici.

Lectio sola non sufficit, ne repetita quidem imò nec in felicissima memoria, sed opus est Excerptis quibusdam, & notis rerum, verborumque singularium, quas imitemur. *Just. Lipsius Epist. iust. C. 12. p. 31.*

FRANCOFURTI & LIPSIÆ,

Ex Officina KNOCH - ESLINGERIANA,

MDCCLVII.

Suppillare hoc est colligere quivis potest, disponere & eloqui id poscit laudem. *Just. Lipsius in notis ad Librum de cruce.*

REVERENDISSIMO

ET

SERENISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO

D. CLEMENTI AUGUSTO.

Dei Gratia Archiepiſcopo Colonienſi Sacri Romani Imperii per Italiam Archi-Cancellario & Principi Electori, Sacræ ſedis Apoſtolicæ Legato Nato, Adminiſtratori ſupremi Magiſterii in Boruſſia, ordinis Teutonici per Germaniam & Italiam Magno Magiſtro, Epiſcopo Hildeſienſi, Paderbornenſi, Monaſterienſi & Osnabrugenſi, vtriusque Bavariæ, Superioris Palatinatûs, Weſtphaliæ & Angariæ Duci, Comiti Palatino Rheni, Langravio Leuchtenbergenſi, Burggravio Strombergenſi, Comiti Pyrmontano, Domino in Borckelohe, Werth, Freudenthal & Eulenberg &c. &c.

Electori Principi & Domino ſuo Clementiſſimo.

Collectanea hæc Physico-Medico-Practica
Celeberrimorum Europæ Medicorum experientia confirmata
In Ephemeridibus G. N. C. diffusè dispersa & descripta
Privatis Studiis in compendium redacta
Nunc tandem usui publico destinata
Cum humillimo constantis felicitatis
Et perpetuæ incolumitatis cordiali voto
Devotione quanta maxima

Offert, Dicat, & Consecrat

Demisissimè venerabundus
corpore & animo

Ad Serenitatis Suæ Electoralis
pedes prostratus

HENRICUS JOSEPHUS
COHAUSEN.

REVE-

REVERENDISSIME

ET

SERENISSIME

PRINCEPS ARCHIEPISCOPE ET ELECTOR

Domine, Domine, Clementissime!

Nisi mihi congenita Serenitatis Vestræ Electoralis Clementia foret quam no-

tissima, qua non duntaxat omnes artes, & Litteras quovis modo prosequitur, harumque Amatores & Cultores semper Clementissime suscipere, fovere, cunctos erigere, sublevare, incitare, calcar addere, ac gratiis principe dignis cumulare, imò imbecilliores (inter quos tenuitatis meæ abunde conscius me numerare non erubesco) fulcirè & adjuvare gratiosissimè assuevit, nec porrò legissem aut scivissem multis gentibus more receptum fuisse, ut si, thura deficerent, etiam molâ salsâ & lacte Deos Patrios placarent & venerarentur, neque unquam male susceptum fuisse meminissem Heroes aliquo officii & obsequii genere, prosequi, consuevit enim vel vile donum à magnis principibus benignissimè excipi, plurisque dantis animus, submissa devotio & religio,

quam

quam muneris pretium & dignitas æstimari, hæc nisi præscivissem, non præsumerem nec auderem ad Electorale solium tenuissimum & levidense hoc munusculum deponere; cum verò urbi & orbi abundè constet, SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM *humillimæ subjectionis Tecmirion non despicere, ast semper Clementissimè suscipere, injurium & ingratum (quo nihil in Natura absurdius & exosius) Erga* SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM *me futurum opinabar, si non Laborum & Studii mei primitias in submisissima subjectione offerrem, ac simul publicum & perenne humillimæ & debitæ devotionis meæ monumentum erigerem, spero itaque & opto, fore ut ex devotissimo affectu oblatum licet vile & tenue opusculam Clementissimè respiciat,*

ciat, atque ad pedes SERENITATIS VESTRÆ ELECTORALIS *cernuum & fluxis poplitibus procumbemtem*

Favoris vmbra me solidi tegat
Servùmque servet perpetuò suum

qui Altissimum indesinenter exorat, & nil potius in votis habet, quam vt SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM *vsque ad Nestoreos annos benignissimè sospitet, nec non perpetuâ felicissimi Regiminis Gloriâ, pace & tranquillitate nunquam turbandâ, atque omniganæ prosperitatis lætitiis cumulatim recreet, quod suspirans emoritur*

SERENITATIS VESTRÆ
ELECTORALIS

Vredenæ Westphalorum
V. Calend. Februar.
MDCCLVII.

Infimus & subjectissimus

JOSEPHUS HENRICUS
COHAUSEN.

PRÆFATIO.

Excerpendum est, & quidem cum cura & studio, ad plenam & veram eruditionem vix alium esse accessum, nisi per hanc viam fiat progressus, eleganter non minus quam solide docet & comprobat *Hieremias Drexelius S. F.* in doctissimo tractatulo suo, quem justè inscribit: *Aurifodina Artium & Scientiarum omnium.* Monuit me desuper ferè indies ac proprio exemplo docuit p. m. pater meus D. Joannes Henricus Cohausen trium successivè Episcoporum Monasteriensium Archiater, qui utcunque annis gravis octuagenario quippe major, ac omnium totius Westphaliæ Medicorum senior, ut praxi felicissima Westphaliæ, ita multorum librorum

editionibus universæ Reipublicæ Litterariæ notissimus, qui quamvis molestissimum & summè dolorosum (cujus memoria mihi semper occurrit amarissima, & lacrymas debitas post fata exprimit) ob continuo recrudescentes irresolubilis Duelech Vesicalis vix tolerabiles dolores, per plures annos triste & grave senium ageret, nullum tamen diem sine linea sterilem elabi sinebat, atque hanc solum perditam credebat, in qua nil scriptum vel notatum fuisse reminiscebatur, adeo studiis erat inescatus, adeo libris addictus, adeo pro fulcienda memoria tum collectioni, tum notis asteristicis intentus, ut non tantum nihil notatu dignum omitteret vel præterire sineret, sed ubique, in carpento, in horto, quin in lecto comes erat liber, conjuncta scriptoria suppellex, & stylus graphicus; quanta hic in juventute sua æquè quam modo decrepita senectute per tot annorum decursum congesserit, collegerit, commentario exornaverit, scripserit & elaboraverit, suspicionem alicujus fastûs aut vanæ jactantiæ vel capiendæ gloriolæ incurrere vereor, si enumeravero, quorum tamen aliquale testimonium

nium perhibet Bibliographia ejusdem Nunningii & Cohauſeni *commercio litter. tom. I.* annexa; inculcavit is mihi quam ſæpiſſime, aliisque ſuis quondam diſcipulis paterna & ſeria admonitione, ut diligens eàque attenta non ſuperficialis ſemper eſſet librorum lectio, ſedulo lectorum meditatio & ruminatio, ac dein (quoniam memoriam humanam ſegnem, anguſtam, volatilem, certis limitibus & finibus circumſcriptam, infidelem, & niſi certis fulciatur adminiculis retinendis omnibus imparem eſſe demonſtrabat) accurata ſelectorum, quorum ſuo tempore uſus fieri deberet, annotatio ac exceptio, atque in adverſaria deſcriptio, quod ſaluberrimum conſilium, ſeu potius mandatum ſequi volens, ſimili labori improbo aſſueſcere adniſus ſui, & inter alia ad manus ſumpſi Ephemerides G.N.C. ſub glorioſo regimine Leopoldi primi inchoatas, easque ut plurimis obſervationibus non minus utilibus quam raris & curioſis omni Medico lectu digniſſimis plenas attentè perlegi, relegique, cumque vaſtitatem operis agnoſcerem, prævideremque vix poſſibile fore, ut ſingula conten-

contenta ſcitu neceſſaria, quæ præcipuè praxeos exercitium (propter quod Medicus creatus & honorandus videtur) concernunt, quispiam taliter memoriæ inſcriberet, & retineret, ne aliqua etiam utiliſſima, ac in obvenientibus caſibus ſummè neceſſaria aufugerent, pro privato itaque praxeos meæ uſu conſtitui integrum opus in compendium, illudque merè practicum omiſſis phyſiologicis aethiologiis colligere & redigere, quod etiam non interrupto labore non duntaxat inchoavi, ſed quoque complevi, perfecique, ingénsque indies hujus indefeſſi ſtudii & laboris emolumentum in quotidiana mea praxi percepi; ita ut hujus laboris me nunquam pænituerit, nec imitatorem quendam pænitere poſſit; communicavi dein per litteras hujus Studii mei conceptus Cl. Domino Salent. Erneſt. Cohauſen EMINENTISSIMI ELECTORIS TREVIRENSIS conſiliario intimo & Archiatrio Primario, Nepoti meo amantiſſimo, qui ſimiliter ſtudii ſui Medici prima & ſolida fundamenta (quæ anno 1720. ſub laribus Vredenſibus ponere incepit) fidæ Domini patrui ſui, mei autem patris

tris instructioni & manuductioni in acceptis fert, paternosque manes legis Hippocraticæ haud immemor semper gratus veneratur; iisdém admonitionibus frequenter excitatus, iisdemque principiis innixus conatus meos laudavit summopere, commendavit, ursit, calcarque addidit repetitum, ut in hac studendi & discendi methodo sedulus & impiger continuarem; illud enim studium genuinum & verum esse, quo quis indies fieret doctior, eruditior & expertior; cum enim nemo solus singula ipsus aut videre, aut audire vel observare valeat; superesse ut aliorum observationibus instruatur & clarescat, factarumque à se nunquam visorum accuratam & fundamentalem acquirat notitiam; hoc igitur popismate magis incitatus sine tædio alacriter perrexi; cumque eidem Confluentia nuntiarem, me operi meo colophonem imposuisse, gratulabatur mihi de acquisito magno thesauro verè ad praxin felicem summè utili & necessario, simúlque nervosè hortatus fuit, perque repetitas litteras monuit, imò jussit, ut collectanea hæc per typum publici juris facerem, quæ tanto

certius grata fore augurabatur, cum Ephemeridum volumina penes Bibliopolas vix aut rarò integra amplius prostent, & si casualiter obveniant, non nisi multo ære comparentur, pro quo expendendo non omnis præcipuè juniorum Medicorum nondum lucriferam praxin expertorum dispositum est marsupium, quantum autem emolumentum ad quotidianum usum & praxin clinicam ex iis hauriri possit, ex eo fit manifestum, quod tot eximiorum, clarissimorum, experientissimorum, versatissimorum in Europa fulgentium Medicorum & excellentissimorum practicorum sint partus; fateor dubius hæsi, num consilium hoc ex sincero & benevolo animo proveniens tutum esset, & an opusculum horis subcesivis natum litterato publico obtrudere audeam, aut num potius tanquam abortivum fætum in scriniis occultare debeam, cum publicum maculatis chartis indies magis magisque onerari videamus, multique crumenas suas per acquisitionem sterilium & inutilium librorum emungi doleant, & serius conquerantur, ut potius de apto remedio cogitandum esse videatur,

tur,

tur, qualiter tantæ ſcriptionis hodiernæ cacoethi obex poni valeat; verum penſitatis circumſtantiis, & conſiderato futuro uſu ac utilitate, ſub communis commodi, nec ullius vanæ nil profuturæ gloriolæ ſpe tradidi Typothetæ, & ſub rubrica, quæ fortaſſis non nullis nimis ſpecioſa & vana videbitur, Lectori meo offero, & ad uſum conſecro: *Europæ Arcana Medica*. Cujus rationem & anſam ſubminiſtravit Excellentiſſimus & Illuſtriſſimus Dominus Comes Franciſcus Roncalli Parolinus Catholici Hiſpaniarum Regis Ferdinandi ſexti Archiater, Academiarum, Bononienſis inſtituti, Peruſinæ, Cortonenſis, Palermitanæ, Columbariæ, Florentinæ, Imperialis G. N. C. Berolinenſis ſocius celeb. Collegii Medicorum Brixenſium Prior, qui ante paucos annos in Regali folio Typis pulcherrimis edidit librum ſub titulo. *Medicina Europæ à ſapientibus illuſtrata & obſervationibus adaucta*. Excellentiſſimus Author, utilitati publicæ, præprimis Medicæ totus addictus, nulli labori, nulli ſudori, nullis ſoryſtibus (quos largiter effudit) nulli etiam ſumptuoſo litterorum

cambio

cambio parcens ad Medicos Europæ celeberrimos, quos per famam ex libris editis, aut actis Eruditorum insertis observationibus noverat, humanissimè & officiosè perscripsit, singulos per amorem & honorem artis instanter rogavit, quatenus quivis patriæ suæ, vel ditionis aut regionis, aut loci, in quo praxin exercet, aut exercuit, statum Medicum sanum, morbosum & therapeuticum, ut & vitæ genus describere & communicare dignaretur, cum pollicitatione se benevolè designatas observationes, atque descriptiones fideliter collecturum, suo commentario exornaturum, ac denique per typum cum honorifica authoris mentione evulgaturum; negari nequit, ingentem hujus operis usum, majoremque utilitatem esse debere, si ad genium & sensum hujus de republica Medica meritissimi viri (quem potentissimus Poloniarum Rex Augustus tertius de dato Dresdæ 1. Maji 1742. ob singularia dona & merita ad Romani Imperii Comitis dignitatem Clementissimè evexit, cujus diploma Regium in ejusdem *Europæ Medicina* p. 426. in extenso legi poteris) omnes invitati & re-

qui-

quisiti suum symbolum contribuissent, verum prout diversus hominum est sensus, varia opinio, differens concipiendi modus; ita aliqui ne quidem dignati fuere, ut viro optimo tam magna meditanti debitas darent responsorias ne dicam suppetias conferrent, non nulli conatus tam illustres licet arduos impossibiles, vanos, & inutiles præter rationem credidere, quemadmodum satis insulsè & inhumanè Pragensis professor (*vid. L.C. pag.* 102.) Ignatius de Meyersbach respondit, se huic salutari instituto opposuit, imò falsè sed minus prudenter & circumspectè explodere velle visus fuit, alii verò D. Authoris intentionem & meditationes non sufficienter intellexerunt, hinc quoque non debite assecuti, (optandnm alios cordatos & expertos artis Medicæ cultores opus hoc reassumere, & quod mancum suppleant, adaugeant, ac exascient, quo certe clinicis Medicis nil jucundius nil utilius elaborari posse existimo) ad tale igitur perfectionis Acmen opus non pervenisse summopere dolendum qualem indefessus Author exoptaverat. Feliciori Ego itaque conatu qui Europæ Medici-

nam

nam vel potius ejusdem arcana Medica in compendium redigendo meditatus fuerim, est quod spero; Notius est omnibus litteraturæ præprimis Physico-Medicæ amatoribus, quam ut aliqua dilucidatione vel encomiaste egeat, quantum Reipublicæ Medicæ attulerit emolumentum, quam lucidam cæcutienti ignorantiæ accenderit facem sub gloriosissimæ memoriæ Imperatore Leopoldo primò erecta, fundata, certis Regulis instructa nec non Privilegiis Cæsareis ornata hodiedum adhuc florens Germaniæ Naturæ Curiosorum Academia, quæ in eo consistit, ut nova inventa & experimenta scrutetur & prodat, abdita Naturæ introeat, errores antiquos corrigat, ex nimia credulitate natas fabulas rejiciat, veritatem & Naturæ producta intimius rimetur, ac utilitati publicæ serviat, cum sub Magnifico Domino Præside ex omnibus mundi plagis experientissimi & doctissimi Domini Medici Naturæ Mystæ suas raras, curiosas, veras & non fictas observationes ut plurimum practicas suo Dn. præposito transmittunt, qui easdem in fasciculum collectas ac in ordinem redactas nunc cum scholio,

nunc

nunc absque commentario per typum juris publici facit, & primitus sub Rubrica Ephemeridum G. N. C. in decurias (quas in compendium traductas sisto) dein in centurias (quas quoque volente Deo, si propitium nactus fuero Apollinem, & hos nostros lâbores benevolè susceptos fuisse animadvertero similiter publico donabo) ac ultimato in Acta N. C. dispescuit, accrevit multorum annorum decursu opus illud insigniter, quod quia utile, & curiosum, multos invenit amatores emptoresque, ita ut prioribus Bibliopolarum careant Officinæ; quia multis constat partitim editis voluminibus admodum pretiosum & carum; quia à selectissimis & exercitatis viris compilatum doctissimum, summè instruens, atque de salute humana verè sollicito Medico æque utile, quam necessarium; oggeri quidem posset, non totam in eo desudasse Europam, sed potius Germaniam, hinc ejus compendiosum extractum nimis superbè aut hyperbolicè, sub specioso hoc titulo promulgari, verum enim verò cum Germania Europæ Domina jure merito nominari possit, & ut in scholis dicitur, à

Remedium Atrophiæ oculi.

D. Joachimi Georgii Elsneri.

Curatur medicamento plane specifico humectante foras oculis instillato. Sumitur humor Aqueus ex oculis urogalli vel aliorum animalium, præprimis illorum, quæ præ reliquis auctiori visu gaudent, vt Gallorum & gallinarum. Hunc liquorem instilla oculis & pro diæta elige Gallinas coctas cum Endivia. Obs. XII.

* Ephem. Dec. I. An. 1.

Lactis usus in Empyemate

ex Experientia D. Matth. Francisci Hertodi.

Exacto die quadragesimo patienti Empyico lac caprillum, in defectu Asinini, cum sacharo rosato mixtum exhibuit, quod cum per sex septimanas mane calidum & recens à capra ad ℔ij. hausisset, repurgato ulcere omnique putrilagine, eoque glutinato perfectè convaluit, & crassior quam ante evasit.

* Ephem. Dec. I. An. 1.

Pulvis expertissimus ad Hæmorrhagiam.

Narium Hertodi.

Rec. Aluminis crudi qu. pl. add. laccæ pictorum germ. Kugellack. qs. ad pulv. incarnato colore saturandum, hoc pulvere sæpius

ſæpius repetito plurimos ab orci faucibus Deo benedicente liberavit, qui ergo ſit benedictus, ex cujus inexhauſta munificentia hoc innotuit medicamentum. Etiam hæmorrhagia poſt evulſum dentem copioſiſſima, hocce ſolo pulvere curari potuit. Obſerv. XXIV.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura Hydrocephali incipientis,

per D. Albardum Hermannum Cummium facta.

Primo omnium ſicaſit, ut quantum fieri poſſet, baculo in os immiſſo illud apertum teneret, hinc capite raſo ſingulis diebus bis aut ter caput oleo chamemelino, in qua ſtechas arabica, ſpica, lavendula &c. per aliquot dies infuſa erat, inunxit, inde aqua vitæ Anhaltina abluit, nonnunquam quoque Aquam Reginæ Hungariæ applicavit, linteisque madefactis frequenter fovit, utrique cruri cauterium applicavit, corpus quater ſingulis ſeptimanis cum ſyrupo Diacnici purgavit, in potu ſemper aliquid de oleo tartari p.d. facto exhibuit, in cibo ſæpius aniſo cumino anetho uti ſuaſit. Hoc modo ſenſim caput detumuit & artus nutritionem receperunt, ut intra duos menſes fuerit puer integræ ſanitati reſtitutus. Obſerv. XLVI.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura mictionis cruentæ.

D. Valentin. Andreas Mœllenbroccus quendam Plethoricum annorum 48 plurimum sanguinis sine molestia emin gentem sola Tinctura sulphuris vitrioli & ob metum grumescentiæ Essentia florum hyperici brevi restituit. Obs. LXXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura vomitus sanguinis Menstrui.

D. A. H. Cummii.

Nihil interius adhibere voluit, quæ obstructiones removerent. Adhibuit itaque balnea ex emollientibus triduo antequam menses ordinariè fluere deberent. Usus suffitu ex Trochiscis de myrrh. Alhandal. galbano, sabina & similibus quem fumum post balneum sub vestes recipiebat, inde vena in talo secabatur. Fumus itidem Tabaci per instrumeutum anglicum inflabatur. Hoc modo uteri obstructionibus solutis altero post mense cessante sanguinis vomitu menses naturales vias repetierunt. Obs. XCV.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Oleum Musci Moschati.

Colliguntur Antheræ ex musci terrestris scandentis specie ab Elsholz & in flora Marchica descripta, quæ tenuissimæ & levissi-

vissimae sunt substantiae, coloris aureo-sulphurei, inflammabiles ad ignem candelae & per se quoque ut flores lycopodii in calculo, Epilepsia & pulmonum affectibus cum butyro majali utiliter mane sumuntur. Hae antherae si cum spiritu vini tartarisato aliquandiu macerentur & postea destillentur, oleum praebent rubicundissimum & odoratissimum, quod omnium sulphurum vegetabilium apex dici meretur. D. Philip. Jac. Sachs à Lewenheim. Obs. XCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Remedium Euporistum ad Gangraenam
D. Thomae Bartholini.

In facie puellae ex morbillis malignis gangraena ita defaedata, ut labia penè fuerint consumpta sedavit statim serpentem gangraenam aqua marina, cui absinthium incoxerat. Quod experimentum in aliis quoque gangraenis opposuit felici cum successu. Observ. II.

* Eph. Dec. I. An. 1.

D. Valentini Andreae Maellenbrocci
Remedium certum incontinentiae urinae.

Contra urinae incontinentiam multa ab autoribus commendantur remedia, e.g. vesica suilla combusta, leporum testiculi, guttur galli tostum & exsiccatum. Cineres

Erinacei combusti, medulla lapidum, pulvis piscium, in ventre lucii piscis Repertorum exiccatorum &c. sed nullum præstantius & certius non semel invenit pudendo suillo, quocunque modo cocto vel assato atque à B. D. Joh. Michaelis Practico Lipsiæ quondam celeberrimo sæpius comprobato. Schrœderus l. 4. Pharmac. Med Chym. p. 112. scribit se nosse quendam, qui mictionem nocturnam Tabaci suffitu præcavit. Obs. XXI.

* Eph. Dec I. An. 2.

D. Phil. Jac. Sachs à Lewenheimb

In Suppressione Urinæ diuturna à Calculo.

Putat pulverem Virgæ aureæ & succum Raphani expressum dissolutionem calculi promovisse siquidem post repetitum aliquoties usum pulveris hujus semper majores dolores fœmina patiens persensit. Sed ægra toto hoc Ischuriæ spatio nihil fere de potulentis ullis assumpsit. Obs. XXX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

D. Jo. Friderici Treubeleri

Fulmine percussorum cura.

Mammillas ad umbilicum usque valde combustas, bis in die cum levi penna seq. unguento inungere jussit.

℞. Mu-

℞. Mucilag. Sem. Cydon. c. aq. Malv. extr. ℥ß. Succ. Plantag. rec. ʒiß. Litharg. ☉r. ſubtiliſſ. ʒß.

m. ad fict. poſt tres dies ſedata jam optime inflammatione cruſta inductus fuit locus, ſublatente quidem pure ſed valde laudabili, qua de cauſa ad majorem mundificationem ac incarnationem ſeq. præſcripſit linimentum.

℞. Mell. Roſat. ℥ß. Succ. Plantag. rec. Abſinth. a. ʒiij. Pulv. Sarcocoll. Myrrh. ana ʒß. m. f. linim.

Linimento hoc cruſta fuit ſeparata & locus mundificatus. Mundificato per dies 8. Empl. Sperm. Ranar. c. Maſtich. Oliban. Sacch. ♄. Ceruſſ. &c. paratum applicatum, & ſic ad Cicatricem parvo temporis ſpacio feliciter vulnus perductum. Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedia in Hæmoptyſi vera ſine tuſſi.

Hæc à Wedelio curata binis Medicamentis: 1) Sem. Hyoſc. cum Lap. 69. aliisque reſolventibus & aſtringentibus mixto. 2) Tinctura Catechu. ad 60. gutt. pro doſi propinata. Obſ. XLV.

* Eph. Dec. I. An. 2.

In Epilepſia & Affectibus Cephalicis, expertiſſimum, & ſæpe probatum Remedium.

A multis habetur Uſnea Cranii humani, cujus uſum & effectum D. Martin.

Bernard. à Bernitz in fœmina à multis annis Epileptica per D. Andr. Cnöffelium curata vidit Medicamento Antiepileptico, cujus basis & fundamentum illa erat. Quum eam in copia ad manus habere non posset sæpius in similibus curationibus sumpsit ossiculum triangulare seu triquetrum, quod in Craniis humanis aliquibus in confinio suturæ lambdoidis & sagittalis reperitur. Vid. Obs. LIII. in Schol.

* Eph. Dec. I. An. 2.

In Hæmorrhagia narium desperata, turundæ incantamenti instar sanguinem retinentes.

Has D. à Bernitz sic parare solitus est. Ex usnea Cran. Hum. & fimo porcino cum mucilagine g. tragacanthi per Aq. Sperm. Ranar. facta turundas paravit, quas prius exsiccatas & postea in loco sicco servatas tempore necessitatis naribus intrudi jussit. Circa frontem Anacollema ex Bol. Sang. Drac. pulvere sperniolæ nostr. (ex nigris oculis ppt. & usnea ana. qs. cum albumine ovi & modico aceti applicari fecit. In defectu usneæ ex capitibus suspensorum elegit illam, quæ in Coemiterio aliquando in ossibus demortuorum, vel etiam illam quæ in tegulis crescit, item usneam, quæ ramis seu truncis antiquis prunorum Sylvestrium

vestrium & acidorum adhærescere solet, & ex illa prius pulverisata cum adjecto albumine ovi dicto modo frontale paravit.

Sennertus l. 1. pract. p. 977. eandem in Syndone rubra de collo suspensam in simili casu commendat. Ubi & seq. amuletum concinnat.

℞. Ciner. buson. j. Lap. Hæmatit. ʒß. Musc. Cran. H. pulv. umbilic. Marin. Corall. r. ppt. à ℈j. Rad. Tormentill. Bistort. ana ʒß. burs. past. flor. bellid. min. anagall. rubr. a. p. j. f. pulvis, qui Serico rubro includatur. f. Sacculus collo appendendus. Plura vid. ibidem.

* **Eph. Dec. I. An. 2.**

Pinguedo Viperarum Ophthalmica.

D. Georg. Wolfgang. Wedelius Obs. CXXV. de hac scribit: Pinguedo Viperarum, ut oculos nitore suo & puritate mire delectat, ita præter alios usus singulare constituit Ophthalmicum. Duplex ille est, ea enim vel palpebra illinitur, id quod pro visus confortatione & dissipatione locum habet, vel quod melius & præsentius cum penna scriptoria munda inferius obtuse resecta gutta una vel altera in ipsum oculum derivatur. Medicamentum est divinum, & secretissimum in affectibus oculorum plerisque, inprimis vero

ubi unguiculus, unus vel plures, ein Stifftlein, se prodit. Idque vel simpliciter adhibitum vel prius leniter calefactum. Demulcet acrimoniam, lenit, abstergit, consolidat, ut nihil supra.

Hæc ipsa sæpissime unguiculos & tubercula brevissimo tempore abegit, rubedinem discussit, & aliis affectibus opem tulit. Vulneratis oculis præsentaneo est auxilio, à variolis residuis in oculo maculis, nubeculis & unguibus unice medetur, &c.

Dedit illam insuper interne binis phthisicis cum successu, cum enim pinguedine canis quidam restituti sint tabidi, cur non balsamica viperarum pinguedo præstaret idem? prodest in hoc morbo & externe spinæ dorsali inuncta, laudata eo nomine jam olim *Cardano*.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Usus Catechu in Urinæ profluvio continuo.

In filiola 2. annorum Urinæ incontinentia laborante, ut Urina sæpius urgeret & flueret cum dolore & intertrigine pudendorum D. Wedelius dedit, pro lenienda temperanda, & ad naturalem statum reducenda excretione.

℞. Rad. alth. ppt. ʒij. troch. alkek. c. op. ʒj. Sacch. ad p. o. m. f. p. s. Lindpulver 2. malvaticum

ticum juniperinum cum Spir. nephritico factum & anodynis temperatum. 3. Ad umbilicum Ol. Ceræ Succin. cum aliis calefacientibus remixta. 4. Pro intertrigine pudendorum.

℞. Ungt. rof. ℥ß. nihil alb. Sacch. ♄. per ♃ ana ʒß. Ol. Momordic. parum, præter inspergenda ficciora. 5. Balneum ordinavit ex lenientibus & consolidantibus Malv. bismalv. rof. rub. Chamæm. fed omnia levi effectu fe commendarunt, indies magis producto affectu, cum igitur majori adstrictione opus effe videretur pro Renum laxo tono roborando, dedit tandem Catechu ppt. aliquot dofes in aqua pro potu mifcendas, unde diuturnum & obstinatum malum opinione & parentum & Medici ipfius citius ceffit. Vid. Obf. CXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Tinctura Catechu ftiptica in Vomitu & Dyfenteria.

Vires funt ftipticæ & roborantes. Vidit Wedelius inde effectus opio ipfi invidiam creantes, in hypercatharfi & ingeftorum omnium vomitu per tres continuas feptimanas, cum theriacalia, ftomachica, tonica & topica opiata fruftra effent adhibita, præbuit aliquid Tincturæ hujus, & mirum dictu, quafi incantamento emanfit vomitus, & dehinc

dehinc omnia manserunt in Ventriculo. Idem successit in aliis & in ipsa Dysenteria, tum cum aliis remixta, tum in potu utiliter data. Tinctura cum ♁, rectificatissimi parte sextupla vel octupla paratur, & absque filtratione decantatur, & asservatur. Dos. gt. 30. 40. 60. Vid. Obs. CXXX.

* Eph. Dec. I. An. I.

Usus Catechu in Hernia varicosa.

In tumore duriusculo & dolorifico in sinistro latere in Vasis Spermaticis, ubi ex peritonaei processu in Scrotum inseruntur, adhibitis resolventibus & aperientibus externis & internis ad molliorem reddendum tumorem. Wedelius tandem dedit pulverem terrae Japonicae pptum, tam solum quam cum ☿nio ♂tiali cachetico remixtum, ex quo optimum prae reliquis sensit levamen, & melius habuit, tumor enim imminutus. Obs. CXXXI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

D. Godofred. Christ. Wincleri

Vulnus Oculi curatum. Humor aqueus restitutus.

In laesione oculi & effluxu humoris aquei, corrugata erat tam adnata, quam cornea tunica. Principio statim sequens repellens praescripsit:

℞. Alb.

℞. Alb. Ov. ▽. Rof. à ℥iß. agitentur & conquaffentur probe add. Bol. Arm. ppt. ʒß. m. imponatur frigide. Craftina die nulla præfente inflammatione fequens ordinavit.

℞. Sief. alb. Rhaf. f. Op. ʒiß. Thur. ppt. ʒß. Camph. ℈ß. ▽. Rof. ℥iij. m. pro Collyrio. quod optime contulit. Dein ad Symptomata præcavenda purgante eft ufus. Poft 6. dies magis exficcans & conglutinans Collyrium præfcripfit:

℞. Myrrh. Sarcocoll. Lact. nutrit. bol. arm. tut. ppt. & ▽. Plantag. probe lot. ʒj. Pulv. Ofteocoll. gr. vj. Mell. Rof. qs. f. inftar linimenti. Quo per 10. d. ufurpato vulnus egregiè coaluit. Sed cum vulnus cafu de novo apertum effet, & inflammatum præfcripfit Unguentum Aug. Salæ de Ceruffa ♄n. quo faltem oculi circumferentia fecundum authoris monitum fæpius illinita, & dolor & inflammatio fedata, oculusque ad priftinam formam redactus. Tandem repetita purgatione fequens Collyrium applicuit.

℞. Sief. alb. Rh. f. Op. ʒiß. Tut. ppt. ʒß. Thur. fubtiliff. pulv. ℈j. Camph. ℈ß. Croc. gr. iij. aq. plantag. Rofar. à ℥ij. quo vulnus iterum coaluit. Vid. Obf. CXXXII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Empyema ex pleuritide curatum.

D. Jo. Ferdinand. Hertod. à Todtenfeld ex pleuritide Empyeco, qui pus in pectore contentum per feceffum excernebat,

frequen-

frequentiore usu terebinthinæ feliciter curavit. Obs. CXLVI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Amuletum contra Hæmorrhoides Cœcas, Mariscas, Condylomata certissimum.

Hoc Amuletum inquit Wedelius, firmo stat talo, & sine ulla superstitione temporisque vel loci observatione Medicum juxta ægrumque exhilarat. Quoties à partu difficili Mariscæ infelices vexant & torquent puerperas? Quam urgent sæpe dolore etiam fluentes Hæmorrhoides? Quot dantur Hypochondriaci, quibus eo differatur mali sentina? omnes in hoc inveniunt auxilium. Est autem illud Fabaria seu Telephium, appenditur vero radix Telephii recens (vel aliquot saltem nodi, prout nodi plures vel pauciores in ano protuberant) cum filo in dorso inter scapulas. Simul cum marcescente radice tabescit & & evanescit omne tuberculum. Obs. CXCV.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Nitrum ✻cale Wedelii.

Processus est facilis. ℞ ⦶. puriss. p. iv. fluat leni igne in ✢lo. tunc ℞. ⊖✻cj. pulv. p. j. vel semis saltem. Inde parum per vices cum cochleari, ut detonentur omnia, funde in mortarium æneum ut frigesiat. Ita depuratum candet ⦶, ut nunquam

quam fere à 🜄. Laudat hoc Deodatus maxime l. 1. Panth. Hyg. p. 147. ceu præsentissimum in Prunella, nec minus in Febribus, aliisque Morbis, ubi lapis prunellæ alias commendatur. Obs. CXCVI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedia in Podagra.

D. Philip. Jac. Sachs à Lewenheimb. utiliter sumit Extractum Zedoariæ, Enulæ, Centaurii Sassafras & alia in tenui potu cerevisiæ. Salutarem usum Terebinthinæ recommendat. Vesicatoria ad genua præsertim, & ubi spasmus concurrit, valde & celeriter tollunt noxiam materiam, sed ne quid nimis. In defectu thermarum, quas omnibus aliis expertus præfert, usurpat cum fructu Balnea simplicia, quæ Arefactiones & contracturas impediunt. Dicitur in Anglia quendam solis Balneis medicatis faliciter sanare padagricos. Obs. CCXV. in Schol.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Hydrops Urina Hirci Sanatus.

D. Salomon Reiselius puellam sexennem sed verius anasarca prætumido quidem Ventre sed & facie artubusque præ tumore translucidis correptam cum orthopnea desperata, per paucos dies urina hirci potata, vidit magno juvamine ab hydrope liberatam. In Scholio laudatur ad frigidam hyposanam

coch-

cochlear urinæ capræ nigræ, in qua decocta sit Spica Nardi quolibet mane datum. Urinam humanam in hydrope pro clysteribus feliciter adhibuit D. Petrus à Castro, ut & in tympanitide sequens.

℞. Decoct. Carminat. lenitiv. urin. puer. ana ℥iij. Hier. picr. galen. ℥j. Elect. lenitiv. ʒiij. Mell. Ros. Ol. comm. à ℥j. ⊖. ʒj. m. f. cl. quod imitatus est D. Jo. Michaëlis, qui in Collegiis suis MSS. valde ad hydropem commendat Clysteres ex sola urina puerorum. Obs. CCXIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedium in Narium Hæmorrhagia.

D. Jo. Georg. Volcamerus in Hæmorrhagia nullis juvantibus seq. Decoctum abstringens per Siphonem in ambas nares injecit, unde ocyus fluxus fuit restinctus.

℞. Rad. Symphist. bistort. tormentill. filipendul. ana. ℥ß
Fol. Acetos. Scord. Beton. Sanicul. à mß.
Comar. Hyperic. mj. Ras. Santal. r ʒj.
Flor. Ros. mj. f. Decoct. in s. q. aquæ ad ℥vj. coll. add. ol. ovor. ℥ß. in die Nase zu sprützen.

Obs. CCXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Paralysis à Gibbere in Infante, *à D. Wedelio Curata.*

Interne adhibuit 1. Spir. *c. & ♀r. volatilis. 2. purgans ex p. laxativo vegetabili. 3. infusum ex nervinis Pœon. chamædr. chamæp. chamæp. stæch. arab. anthos. sassafr. &c. 4. Cinnabarina. Externe; ol. laurinum solum & gibbo & nervis debitum. 2. linimentum ex Ung. Nerv. pingu. castor. ol. laur. Spic. later. lumbric. &c. 3. Balneum ex formicis & nervinis chamædr. Salv. siderit. Serpill. 4. urticationes etiam seduloadhibitæ.hinc restitutus plenarie. Obs. CCXXX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Paralysis Universalis Curata.

Ab eodem. initio dedit Elixir cephalicum cum Spir. ⊕l. cephal. paratum. Spir. magnanim. Compos. Laurembergii, infusum nervinum supra citatum, urticationes, inunctiones spinalis medullæ, sudorifera & purgantia studiose vitavit. denique Spir. *ci & urinæ utramque absolverunt paginam. Externe præter balneum formicarum cataplasma ex Symphyto appositum sæpius fuit. His intra aliquot mensium spacium convaluit. Obs. CCXXXI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Opiata in affectu Iliaco *ab Hernia, à D. Wedelio probata.*

Invenit 1. tumorem herniosum instar ovi gallinacei in inguine durum. 2. Summam alvi stipticitatem. 3. Tormina ventris & tumoris dolores maximos. Adhibuerat huic individuo sæpius feliciter carminativa cum anodynis lenioribus remixta. 2. jussit applicari clysterem emollientem & resolventem.

℞. rad. lil. alb. ℥ij. fol. parietar. mercurial. malv. branc. ursin, à mj fl. cham. Rom. melilot. à, p. iij bacc. laur. ʒß. Coq. in s. q. ▽. Simpl. Col. ℞. ℔j. Elect. lenitiv. ʒj. Ol. chamæm. lil. alb. à ℥ß. ⊖♀r. ℈j. vitell. ov. n. j. m. f. l. a. clyster. Residuum huius applicatum tumori hernioso duro; ut & plantæ emollientes aliæ cum lacte coctæ & linimenta paregorica alia, inde 4. sedes, sed à meridie rediere vomitus & singultus cum virium debilitate, siccitate oris, instante sæpius lypothimia. Adhibita stomachica, cinamomia, cydoniata, theriacalia, cum spiritibus cordialibus. Exterius quoque applicatum cataplasma Theriacale ad stomachum. Omnia vero hæc incassum tentata, viribus vacillantibus & ob vomitum continuantem urgente affectu, popinavit itaque laudanum opiat. ad gr. ij. cum paucis aliis instar boli remixtum, unde emansit vomitus, & singultus sensim diminutus cessavit. Hinc mane sequente die morbi tertio datæ pilulæ purgantes ex

anima

anima & corpore laxativi vegetabilis constantes, sic feliciter, & opinione citius curatus est æger. Eadem methodo rusticum euterocele prægrandi laborantem restituit. Vid. Diatribe Wedelii de Opio c. 12. Obs. CCXXVIII.

* Eph. Dec. I. Ann. 2.

Pulvis Hagendornii renovativus,
in maculis quotannis stato tempore efflorescentibus probatus.

Data sunt feliciter Sanguinem purificantia cum laxantibus per aliquot continuata dies succedente pulvere renovativo ut vocat, aliquot usurpando vicibus. Componitur ex ♁ Diaph. alcool. Spinar. Viperar. & Cinnab. ♁ sublimatissimo, ita non amplius visæ sunt efflorescere. Obs. CCXLIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedium topicum Expertum
in convulsionibus parturientium.

Dnus Jac. Wenceslaus Dobrzensky de Negroponte sequens linimentum ordinavit, quo umbilicus innungeretur:

℞. Axung. castor. ℥j. sal. ♃. ʒß. m.
femori chirothecam odoratam alligari, naribus fætida applicari, ad intra per occasionem si liceret, præberi aquam hystericam cum pulvere Marchionis aureo vitæ, tinctura ☽. jussit, sed unctio bis terve spacio mediæ horæ

 repe-

repetita quietem fæminæ reddidit, ut ediderit infantem sanum & salvum. Obs. LXVII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

In procidentia vteri & intestini recti, & Sanguinis nimio ex utero fluxu.

Weikardus & Becherus sequens Decoctum in uterum iniiciendum efficax esse scribunt

℞. Gland. exsicc. ℥iij. Usnea Cranii ℥j. Rad. consol. bistort. tormentill. à ℥ß. ♁r. Sigill ʒiij. Lap. calaminar. Ciner. sarmentor. Herniariæ siccæ. à ʒij. absinth. ʒj.

Coq. in Aq. fol. querc. & tertia parte vini rubri ad mens. j. pro injectione, quæ efficacior erit, si parum aluminis addatur. Obs. LII. in Schol.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Liquor Conservativus.

Daniel major Cor taxi integerrimum longo tempore in sequenti liquore servavit, qui non est, nisi Spiritus vini spiritu salis leniter acuatus, & infectus admisto Elæosaccharo Terebinthinæ ac lavendulæ Obs. CCLV.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Errhinum tutissimum.

Est vitriolum album subtiliter pulverisatum vel solitarium vel mistum. Vitriolium

lum album expertus est Wedelius in ▽ simplici vel cephalica solutum pennaque naribus modeste applicatum liquare in debita quantitate ex voto catharros & extravocare, ita ut in infantibus etiam recenter natis præ Spiramentorum nasi obstructionibus vix lactare valentibus & suffocandis feliciter aliquoties id adhibuerit Cl. Wedélius. Secundum quem hoc medicamentum omne fert punctum. Obs. XIV.

Ephem. Dec. I. An. 3.

Fluxus hæmorrhoidum.

Illum aliquoties expertus vir magnificus cum per aliquod tempus uteretur Tinctura martis aperitiva, illam nunquam sensit amplius teste D. Wedelio. Obs. XXII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Ischuria X. dierum.

VS. tum revulsionis tum præcavendæ Renum inflammationis causa celebrata fuit in brachio, in pede femoribus cucurbitulæ scarificatæ affixæ non scarificatæ renibns & secundum ductum vreterum applicatæ ac tractæ, Catheter vesicæ immissus sed sine ulla emissione urinæ. Ex pharmaceuticis in usum tracti clysteres emollientes & appropriati ex herbis saxifragia, urtica, terebinthina, ex lacte & oleo lini, amygdalarum dulcium, liliorum alborum : Un-

guenta Anodynum, Clysmaticum: pulmenta ex parietaria, oleo scorpionum, butyro: linimenta ex iisdem lumbis, renibus, ureteribus adhibita: sic & semicupia & balnea ex thermis Badensibus, ex calce viva ex Sulphure, ex althea, parietaria, malva, raphano, petroselino, urtica mortua, Saxifragia sæpius iterata, quibus & pediluvia accesserunt. Intus dabantur Decoctum Foresti, destillatum medullæ cassiæ rec. & limonum integr. vinum cum succo limonum, oleum scorp. magnum matthioli, aqua ad calculum Hollerii, item aliæ calculi fragæ aquæ potentissimæ, arcanum duplicatum Myns. magist. oc. 69. Sal parietar. Alkekengi, Sanifrag. Ononidis. Spir. ⊖. coagulatus Spir. ⊖. Simpl. pulvis cantharidum. Emulsio ex bacc. Alkek. Sem. violar. c. ⊕, ppto. juscula cicerum, piperum, hordeacea, avenacea, cum succo citri, semper respiciendo ad calorem. Verum hæc omnia frustra, nam propter regurgitationem seri urinosi ægra & potenter delirabat, & toto corpore tumescebat. Ergo per purgantia serosa materia per alias vias erat deducenda & revellenda. Igitur cassia exhibita item ℔j. seri lactis cum crem. ♀r. ℥ij: Aqua laxativa, terebinthina vitello ovi soluta, imo Serum lactis in quo infusa erant folia Senn. Rhab. sem. violar. baccæ Alkek. c. Spir. ⊖. & Syr. flor. persicor. ac fragar. Per hæc quidem videbatur reso-

refocillari, delirium abigi, & tumor cadere, ſed nec gutta urinæ excerni. Tandem ſingulis 8. horis ſumptus Spir. ⊖. rectificatus, cujus per duos dies uſu in principio undecimi ſat notabilis excretus calculus cum ingenti copia urinæ &c. vid. plura. Obſ. XXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Nephritis Spuria Scorbutica.

Calidiora divretica malum exaſpirarunt. Spir. ⊖✱ci ſtrenuum hic ſe præſtat averruncum ut & Spir. lumbr. 🜃rr. Eſſentia item nephritica e ligno nephritico cum Spir. Salis ✱c. & fragorum extracta, vehiculi loco aqua petroſelini & urticæ, in qua lapis cryſtalli candefactus extinctus. Obſ. XLIV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Hæmorrhagia Scorbutica.

Hanc nullis juvantibus etiam probatiſſimis in viro ſcorbutico & Hypochondriaco Cl. Wedelius curavit propinato Spir. ⊕li cum Eſſentia violarum prò aciditate moderanda mixto. Obſ. CVI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Parturiens ſine aquis.

Quia locelli erant ſicci D. Cummenus unguentum pro matricis collo inungento ſequens præſcripſit:

℞. ungt de alth. compos. ℥iij.
Olei cheirini ℥ß.
Pinqued. Gallin. Taxi ana mj.
Ol. chamon. coct. ℥j. m. f. ungt.
pro matre & fæturobo rando seq. misturam qua sepissime maximo cum successu usus est, præscripsit, cochleatim assumendam.
℞. Aq. puleg. fænic. ana. ℥ij. vit. mul. ℥vj.
Tinct. castor. croc. ana. ℨß.
Syr. de arthymis. ℥j. m.
sic intra bihorium fætus sanus editus in lucem est. Obs. CXXXII.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Hepar Bovis Nyctalopes curans.

Nyctalopia facile curatur, si hepar bovinum coquatur, post in tres partes dividatur, & quælibet tertia detur mane jejuno ventriculo Nyctalopi comedenda. Experimentum est D. Gothofredi Mœbii P. P. Jenensis, hoc remedio duos curatos scribit D. Aland. Henn. Cummenus. Obs. CXXXIII. Eundem affectum Hepatis anguillæ super carbones assati esu curatum notavit Panoroleus Obs. pent. 3. Obs. 49.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Singulare topicum in Hydrope Ascite.

D. Simon Schultzius præter varia laxantia seq. species pro sacculis in vino Gallico

lico coquendis & calide ventri applicandis ordinavit, quæ ſpecies aliquoties repetitim ventri applicatæ optime profuerunt. Siquidem poſt applicationem illarum ſemper aliquot dejectiones cum euphoria & magno morbi decremento ſubſecutae ſunt, quem ſucceſſum quoque in alia matrona in ſimili caſu obſervavit.

℞. Rad. ir. noſtr. leviſtic. cal. arom. Cyperi galang. cort. rad. cappar. ana ℥j.
Bryon. ℥iij.
Bacc. laur. no. xv. junip. ʒx.
Sem. leviſtic. Dauc. carvj. anis. ana ʒvj.
Cort. inter. ſambuc. mij.
Summ. aneth. abſinth. flor. ſamb. ana mj.
Herb. parietar. veræ. origan. menth. ana mij. inciſa craſſiuſcule. Dent. ad ch.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Colica ex retentione flatuum & fæcum alvi.

Dolor colicus in viro Septuagenario majore 20. neque anodynis neque carminativis neque interne neque externe adhibitis neque enematis aut purgantibus fortiſſimis curari potuit, donec tandem ſequens potiuncula amara dolorem & conſtipationem una ſuſtulit:

℞. Pulp. colocinth. in pet. ligat. ʒß.
fl. chamom. nostr. Centaur. min.
Veronic. ana p. 1. Cap. papav. no. 1.
Clavi el. ʒiß. sem. anis. ʒß f. decoctio in aq. chamomill. s. q.
Colaturæ ℥iiß. admisce ol. amygd. d. s. △. rec. expr. ʒj. mann. calabr. ℥ß. m. f. potio. Obs. CL.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Raucedinis Remedium.

Commendatur Syrupus de Erysemo Matthiæ Lobelii, cuius remedii nobilissimi usum multoties expertum esse in raucedine à Catharro etiam difficillima in plurimis & se ipso confirmat Dr. Simon Schulzius, dignumque esse existimat, ut omnes officinæ pharmaceuticæ eum paratum habeant. Descriptio hæc est.

℞. Erysæmi totius rec. mvj.
Rad. helen. tussilag. succo adhuc prægnantium glycirrhiz. à ℥ij.
Herb. borrag. cichor. capill. ♉r. à miß.
Flor. cordial. anthos. stæchad. vel beton. à mß. sem. anis. ʒvj pass. mund. ʒij. coq. in s. q. hord. & hydromel. & succ. Erysem. à ℥vj. ad ℔ij. vel iij. col. add. sacch. q. s. f. l. a. syrupus.

Obs. CLIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Calculi Remedia.

Succus ex arbore betula gemmatione turgente primo vere per incisionem uberrime extillans in doliis asservatur & fermentatione adhibita utilem ad calculum tam R. quam V. potum exhibet. Nonnulli præsertim delicatiores sibi ex ista aqua cum melle mellicratum parant. Charleton diatr. de lith. c. 3. p. 179. scribit. Hic liquor unius aut alterius cyathi proportione poculo cerevisiæ bene lupulatæ associatus atque in haustum matutinum sumptus certe spondet effectus ad lithiasis præcautionem optabiles adeoque generosos ut vix ulli nisi incomparabili Dauco antinephriticorum palmam cedat.

Huic remedio non absimilis est cerevisia hordeacea cum silicibus candentibus percocta, quæ potentissime sabulum & lapillos per vias urinarias educit, valent enim silices maxime interno usu ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resolvendum ac proinde ad obstructiones reserandas, huc pertinet quod Forestus. Obs. l. 24. in Schol. narrat: albos lapillos in littore maris restingui sexies in vino rhenano, quo postea poto calculosi excernunt lapides. Vid. Obs. CLV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Amentia melancholica.

D. Sim. Schulzius seq. species multum juvisse experientia didicit.

℞. Herb.

℞. Herb. beton, verben, flor. chamæmel. Samb. salv. rorismarin. Nymph. à p. ij. Sem. fænic. nigell ppt. coriandr. ppt. aneth. à ʒß.

Concisa crassiuscule misceantur & subigantur cum farina & aqua, fiatque s. a. pistoriam panis, qui recissa inferiore crusta, parumque excavata medulla ita calide capiti imponatur. Vid. Obs. CLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Diabetes brevi curata.

Post v. s. & ex frequenti usu Tincturæ Coralliorum, decocto plantaginis, inprimisque mistura illa, quam Sylvius Prax. lib. 1. c. 30. §. 183. pro temperanda succi pancreatici volatilitate habet, intra quindecim dies malum remisit.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Urina primum suppressa tandem per umbilicum effluens.

D. Andreas Cnöffelius spiritum salis armoniaci acidum per se præparatum præscripsit, quo restitutus est. Usus hujus spiritus, cum medentis desideria valde suppleat, & in omnibus obstructionibus exilium vasorum præsentissimum sit deoppilativum, meretur certe inter primaria medicamenta non ultimum locum. Obs. CCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Ardo-

Ardoris stomachi diversa Curatio.

Ex usu lapidis prunellæ in aqua sambuci ad ℈ß dissoluti vir consularis ex vini rhenani potu ardore stomachi ardentissimo laborans statim alleviamentum senserat, sed aliquando illo sumpto dolor auctus ad vitæ usque periculum, quare Cremoris ♀r. ʒß. Cnœfelius propinavit, & mox intra horæ quadrantem omnis ardor evanuit. Obs. CCX.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Singularis olei lini virtus.

Oleum lini vulgo creditur Pleuritidi curandæ sufficiens, illustris quædam persona prognostico relicta à tumore ventris chronico per continuatam olei destillativum plenissime fuit liberata. Vid. Obs. CCXVI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Medicamentum febri fugum.

Quidam lapide scissili ante paroxismum exhibito multos curavit. Waldschmidio in frequenti usu fuit specificum febrile, cuius basis est antimonium nitratum, quo multos curavit subsequente leni vomitu & copioso sudore. Obs. CCXXXI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Atrophia Spasmodica.

Puer XI. annorum à prima infantia per plures dies sæpius immanem patiebatur

cepha-

cephalalgiam, tandem in omnimodam incidebat atrophiam cum ſudoribus nocturnis & continuis eiulatibus ob ingentes ſcapulæ ſiniſtræ ad præcordia ; & verſus hypochondrium ejusdem lateris tendentes dolores mox pungitivos mox contractivos ſeu ſpaſmodicos. Tandem ad ultimam maciem redactus feliciter curatus eſt deſtillato ex Brodio Gallinæ cum herbis chamædr. centaur. min. flor. hypericon. in quibus latet vis antiſpaſmodica à paucis obſervata, & aliis. Vid. Obſ. CCXXXVI.

Daniel Ludovici illuſtri filiæ prima quidem ſeptimana continuis, ſequenti vero alternis ſaltem diebus mane de Tinctura martis aperitiva ⊕lata guttas duas in ſingulos ætatis annos, hora quarta pomeridiana ſimiliter pro ſingulis annis granum unum arcani duplicati. Atque ſic paucis elapſis diebus habitior facta brevi poſt integre reſtituta fuit facta ſatis vegeta ac corpulenta, qua obſervatione confirmatus plures poſtmodum eodem modo citra aliorum fere remediorum acceſſum feliciter pero curavit. Paratur autem Tinctura illa martialis è vitrioli martis (cum Spir. ⊕'i facti) & acidi ♀r. ana ℥iv. in ▽. ſimpl. ℔iij. debite coctis & ſenſim inter agitandum ad mellaginem exhalatis quæ ſuperfuſis ▽. comm. ℔iij. digerendo ſolvitur pauco ſedimento (ſi cuncta rite ſunt peracta) relicto, liquor autem ita ſatu-

ſaturatus poſt nullam aut exiguam ſaltem extractionem ſeu exhalationem uſui reponitur, Eſſentia papav. err. ſi placet, ulterius tinctus. Vid. Obſ. CCL.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Feliciſſima icteri diuturni Curatio per muſcum pulmonarium quercinum.

Hic in ictero fæminæ penè per biennium eodem conflictatæ omnium medicorum ſolertiam eludente, edidit effectum, ut intra ſex dierum ſpacium ex pertinaciſſimo morbo, cum jam de ea actum videretur, emerſerit, alius corpore per medicamentum prius expurgato, de hoc muſco recepit m. j. addita libra cereviſiæ ſecundariæ, quam in olla fideliter occluſa ad dimidium decoxit, poſteà 13. cochlearia tepida mane atque etiam veſperi, eventu pariter feliciſſimo ebibit. Communicavit D. Jacobus Breynius. Obſ. CCXC.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Mictio involuntaria.

Fæmina poſt partum difficillimum ſentit dolores acutos circa pudenda, urina præter voluntatem effluit guttatim. D. Rœslerus præſcripſit ſeq.

℞. Sem. papav. alb. Cydon- ana ℈jv.
hyoſciam alb. ℈ß.
Gum. arab. tragac ana ʒiß.

Rad.

Rad. glycirrhiz. santat. r. troch. alkek. ana ℥ß.
Sacch. rosʃ. tab ʒiij. m. f. pulv.
℞. Mucil. sem. Cydon. ℥ß. psyl. ʒij.
Extracti cum aq. equiset. & plantag. q. s.
Add. alb. ov. no. 1. ol. verbasc. ʒiiß. ros. viol. ana ℥ß.
Ceræ qß. m. f. linim. lavetur aq. solan. & add.
Ungt. alb. camph. ʒiß. his optimè est curata.

subjunxit usum Thermarum Landeecensium, & integre est restituta. Obs. CCCXXV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Hernia sive Enterocele.

In puero annorum quinque seq. curata. Postquam intestinum è Seroto reductum. seq. pulvere indies mane usus est, in juscculo & quievit aliquot horas.

℞. Fol. consol. sarr. sem. & fol. perfoliat. ana ʒiiß. fol. pilosell. rad. consol. maj. ana ʒß. sacch. penid. ʒv. m. f. p. inunxit etiam inguina ol. momord. & imposuit Empl. c. Ruptur. cum subligaculo quo aliquandiu usus. Sic integre curatus est.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Tinctura Solis.

Daniel Ludovici hanc ex auro fulminante cum rectificato mannæ spiritu non perfunctorie paravit. Obs. CCXLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Gan-

Ganglia curata.

Ganglia sunt nodi in nervis. Observata in intima parte à talo usque fere ad femur secundum longitudinem nervorum & tendinum durities, & in inferiore parte veluti nodi, hinc impedita ambulatio. Post fotum ex absinthio, artemisia, origano, salvia, granorum juniperi in lixivio curatus est.

Curavit D. Rœslerus quendam, qui in nervis utriusque brachii multis gangliis laborabat à cubito ad manum usque. Post purgationem institutam ipsum sequenti oleo sanavit.

℞. Ol. limac. lumbric. terr. ana ℥j.
Lib. alb. chamom. ana ℥iß.
Verbasc. tabac. sambuc. ana ℥j.
Castor. ℈ß. m.

Quo cum mane & Vesperi brachia illiniret ganglia evanuere. Obs. CCCXXVI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Methodus Confortandi memoriam,

à Dr. Wedelio communicata.

Initio veris, quod tempus huic negotio aptissimum, prævia per triduum purgatione & si plethora indicat V. S. sub victus ratione magis sobria Pharmacia particularis in his quatuor consistit. 1. in apophlegmatismo. 2. lotione capitis. 3. in usurpatione spiritus seu aquæ magnanimitatis. 4. inunctione cervicis, temporum vel capitis.

1. Apophlegmatiſmus.

℞. Nicotian. rec. & ſuccolent. mij.
Rad. pyreth. maſtich. utriusque ana ℥iij.
Zinzib. ℥j. omnia pulv. miſceantur cum pauxillo mellis ut f. globuli vel pil. mediocris magnitudinis. Hæ pilulæ jejuno ſtomacho ori induntur, quæ attrahunt blandiſſime pituitoſos & frigidos humores è cerebro verſus palatum, qui omnino eiici poſtulant. Poſſunt uſurpari hæ pilulæ ad omnes capitis affectus frigidos quocunque anni tempore, ſed ad noſtrum inſtitutum jucunda illarum uſurpatio vere menſe martio.

2. Poſt uſum hujus caput lavari debet ſeq. lotione.

℞. Herb. meliſſ. majoran. roſmar. fol. laur. ana mj. fl. lavend. lil. convall. Tiliæ, ſtæch. ana p. j. Coq. in vin. gall. menſ. j. ad conſumpt. tertiæ partis. Abluatur caput, & bene extergatur. Interpoſitis 4. vel 5. diebus iterum lavetur.

3. Spiritus magnanimitatis vel aqua Herculea, quæ utramque in hoc proceſſu abſolvit paginam, nec ſolum admirabilis eſt ad augendam memoriam, ſed etiam incredibilem audaciam conciliat meticuloſis, cujus hæc eſt confectio.

℞. Spirit. Vini malvat. ſubtiliſſ. qs. in eo macera per 14. d. herbas ſequentes.
Baſilic. majoran. ſalv. meliſſ. puleg. ana mß fl. borrag. ſalv. primul. ver. roſmarin.

rin. lil. convall. ana p. j. debito modo maceratis herbis f. destill. per alembic. Spiritum impraegnatum serva ad usum sequentem.

Mense junio circa solstituum quaere nidum aut monticulum formicarum, ille autem nobilior & aptior erit, 1. qui manu percussus acidum quemdam nidorem spirat. 2. cuius formicae nulla ova collecta habent. 3. cuius formicae nigrae sunt & majusculae. Rubrae enim & exiliores minus bonae. Hunc formicarum cumulum aperito, & habe ad manum aliquod vas vitreum latioris orificii, cui infunde 4. part. mensurae ♁. ante descripti, videbis protinus formicas ascendere & irrepere in vas illud, allectas fragrante odore, ita in vas tuum collige quatuor aut quinque manipulos formicarum, postea bacillo aliquo ligneo eas probe commove, ut omnes suffocentur. Vas hoc cum formicis, quibus necessum est, ut protinus integram mensuram tui ♁ affundas, expone solis radiis per d. 14. Tandem elice spiritum ex tota illa massa, eique adde sequentia.

Confect. anacard. Cinamomi ana ℥j.

Croc. ʒß. mosch. gr. xij.

quibus omnibus probe permistis perfecte paratus est spiritus magnanimitatis. Huius unum cochlear jejuno stomacho in bono haustu vini assumptum, idque tribus aut

quatuor vicibus iteratum (interpositis duabus aut tribus diebus singulis haustibus) memoriam conciliat admirabilem & fere dicam, plus quam humanam, si quis rectè se gerat.

4. Inunctio seu linimentum, quo inungenda tempora & cervix continuato usu 3. vel 4. d.

℞ Nicot. rec. non exsucc. mij.

Basilicon. meliss. prim. ver. majoran. ana mj. contund. omnia in mortar. fiatque inde cum oleo olivar. & butyro insulso massa quædam, cui postea affunde 🜄. rhenani ℥iij. Vini maluat. ℥iij. Aq. borrag. bugloss. majoran. Pæon. ana ℥ß. omnia hæc coquantur, in vase vitreo ad consist. vel crassitiem unguenti, quo utendum mane & vesperi.

D. Petr. Laurenbergius in Mnemonic. Ciceronis ex comm. D. Wedelii p. 604.

* Eph. Dec. I. An. 4.

Virtus ♁. diaphoretici.

Hoc medicamentum arcanum est & summe commendatum in pleuritide tum vera tum spuriâ, in illa discutit egregie humores congestos, acorem absorbet, dolores demulcet, expectorationem promovet, & indicationibus omnibus satisfacit præsertim maritatum cum aliis ut dente apri philosophice ppto (coquitur primum per aliquot dies in aqua sufficiente in vesica cuprea, & hinc in fornacem calidam reponitur, ubi

fissura

fissura prodit, bene esse pptum,) lap. 69. ipsoque opio, quo cum solo etiam si propinetur, remedium est sufficientissimum. In hac seu spuria flatulenta pleuritide vis ♁. diaph. carminativa insignis patet. Tum externe cum Emplastris discutientibus remixtum, ubi flatus se ingerunt spaciis musculorum sæpe cum sudore est laudatissimum, tum internè in tumoribus flatulentis puerorum quibus facillime medetur. Obs. LXXII.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Melancholia.

Chr. Frider. Garmannus duos melancholicos unam penitus taciturnam Extr. Diacolocinth. in jure prunorum dissoluto, alteram Extr. Troch. alhandal curavit. Vid. Obs. CCII.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Curatio GonorrhϾ.

D. Mollenbroccius eam sequentibus felicissimè curavit. Ad evacuationem materiæ peccantis exhibuit pulverem suum purgantem vel has pilulas.

℞. Terebinth. Cypr. ℈j Scammon. rosat. resin. jal. à gr. v. m. f. l. a. pil. n. xix.

Ad fluxum inhibendum.

℞. Croc. ♂ astring. ʒj. ℈j. oss. sep. succin. Corall. Ebor. s. △. à ℈ij. m. f. p. Dosis esse potest ℈j a ʒß. Summo etiam cum fructu usus est Tinctura ♀r. ⊖l. ad 20. usque

 30. gut-

30. guttas in conven. vehiculo. Certissimum Remedium sunt pilulæ Riverii, quæ eum nunquam fefellerunt. Ex Cent. 2. Obs. 74. p. 150 sic describuntur.

℞. Gumm. arab. trag. carab. mumiæ.
bol. arm. ana ʒj. pulv. & cum Syr. de ros. sicc. f. massa pil. de qua capiat. æger ℈j. singulis diebus mane duabus horis ante pastum.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Curatio Marasmi à D. Schultzio facta.

1. Quotidie mane seq. potionem ebibendam ordinavit.

℞. Aq. viol. endiv. nymph. ana ʒvj.
Syr. de endiv. d. cucurbita ana ℥ß. f. haustus.

2. hora 4ta pomeridiana Balneum aquæ dulcis fluviatilis tepidæ imperavit, ventriculi interim regione crusta panis vino hispanico & pulvere Cinamomi consperſa & panno lineo cooperta.

3. post balneum spinam dorsi, scapulas atque regionem renum hoc linimento non liquefacto inungere jussit.

℞. Mucil. sem. cydon. psyll. cum aqua lactucæ extr. ana ʒvj. Lap. prunell. ʒij. ceræ alb. parum. f. l. a. linimentum molle S. Augen-Sälblein 4. post inunctionem de ista emulsione ℥iv. assumebat.

℞. Amygdal. d. excort. ℥ij. sem. 4. fr. maj. excort. ana ℥ij. papav. alb. ʒß. c. s. q.

Decoct.

Decoct. tenuis ptisan. hord. f. l. a. Emulſ. edulc syr. de cucurb. ℥iv. m. hiſce ſpacio 2. ſeptimanarum continuo uſurpatis flacciditas muſculoſi habitûs ad oculum remiſit, nihilominus tamen per unam alteramve ſeptimanam in uſu Balmi tepidi, inunctionis & Emulſionis continuavit. Obſ. XLVI.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Icteritia Curata.

Sequenti Emulſione & applicata exterius Tinca vulgo Schleie.

℞. Aq. centaur. cichor. fragar. ſamb. ana ℥vj.

Sem. melon. cucurb. ana ℥ij. papav. alb. ℥iß.

Nucl. perſicor. ʒj. f. l. a. Emulſ. add. ſyrup. fragor. ℥j. Spir. cinamom. ʒß. m.

hac Emulſione ſæpius propinata & ad ſex dies continuata priſtinus color naturalis reſtitutus. Dr. Cnöffelius ſancte affirmat multos icteritia flava affectos hoc medicamine reſtitutos eſſe hac conditione, quod ſimul circa ſecundum diem pilulæ ad mundificandum Sanguinem & bilis correctionem fuerint patienti exhibitæ. Obſ. XLIX.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Hydrops & pedum tumor.

Febrem petechialem comitatus per remedia hydragoga ſuccini ſal volatile curatus

rus à Cnöffelio, inter alia autem Cinnabaris ♉ tribus vicibus sublimata adhibita, cuius ℥j. lagenæ vini iniecta juncto sale vol. succini gr. XXIV. (tribus epotis lagenis taliter confecti vini) sexto die totam fere aquam intercutaneam per urinæ vias eduxit. Obs. LVIII

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Gangrænæ in Genis infantum Curatio.

Sæpe infantes ex variolis in ore & circa & finem mandibularum pustulas contrahunt quæ ulcus corrosivum faciunt, quod tandem totam genam usque ad radicem nasi inferiorem absumit, morte sequente certissima. Omnibus incassum adhibitis cum successu & fructu spiritus salis melle rosaceo ad sufficientem aciditatem permistus loco ulceroso illinitus semper respondit voto medentis, etsi dimidiam genam ulcus absumpserit. Obs. LX.

* Ephem. Dec. I. An. 4. 5.

Præsens remedium contra Variolas ne tam fortiter vel confluant vel faciem dehonestent.

In initio erumpentium variolarum statim debet facies illiniri spiritu vini myrrhisato ad duos dies repetitis vicibus. Præter lapsis diebus saccharum ♄ni aquæ rosarum mixtum linteaminibus intinctis faciei sæpius iteran-

iterando applicatur, quod si patientes linteamina renuant, potest tota facies levi penna, hac mixtura saturata illiniri. Saepius cum maximo emolumento applicatum est, & Cnöffelius observavit, quod etsi variolae copiosae fuerint, tamen relictas post has cicatriculas vix apparuisse, & non incongruam faciei formam effiguràsse.

* Ephem. Dec. I. An. 4. 5.

Sanguinis sputum tertia vice apparens percuratum.

Detractis è mediana dextri brachii per vices partitas aliquot unciis sanguinis D. Sim. Schultzius ad vasa pulmonum lacearata consolidanda tam curationis quam praeservationis gratia praescripsit sequentia remedia.

1. quidem istud conditum.

℞. Conserv. ros. antiq. ℥ij. fl. nymph. viol. papav. err. consolid. maj. ana ℥ß.
Flor. cichor. veronic. salv. Enul. ana. ʒiij.
Spec. diatrag. fr. diamarg. fr. ana ℈ij.
Corall. r. ppt. fl. 🜂. alb. ana. ʒß.
Cum. s. q. syr. d. symphyt. Fernel. f. l. a. conditum molle, dequo ad nucis juglandis qu. saepius sumebat.

2. hunc syrupum.

℞. Syr. d. symphyt. Fern.
succo plantag. ros. sicc. ana ℥iij.

M.D. ad vitrum, de quo singulis matutinis bina cochlearia cum haustu Cerev. calidæ usurpabat.

3. postea talem emulsionem.

℞. Amygd. d. excort. ℥x. sem. 4. fr. maj. excort. ana ℥ij. papav. à. ℥iij.
Cum aq. plant. nymph. portulac. rof. ana ℥iiiß. f. l. a. emulsio. cui add.
Syr. de portulac. pap. simpl. ana ℥iß. m.

Tandem hoc epithema collo & hepati applicandum.

℞. Aq. plant. portulac. rof. ana. ℥iiß.
Acet. rosac. ℥ij.
Pulv. rosar. myrtill. bol. arm. ana ℥ij.

m. d. quibus usurpatis pristinæ sanitati restitutus annuo curriculo bene valuit. Ut tamen à nimio & violento motu, calidis cibis, & sermone longo atque sonoro sibi ad tempus caveret, serio injunxit. Obs. LXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Ischuria Triduana Curata.

Præmisso acri & stimulante Enemate seq. pulverem assumpsit,

℞. Spec. lithontrip. Fern. gr. XXIV.
xtall. ♀r. ℈ß. ⊖. stip. fab. ononidis. succini à gr. iij.
Spir. ⊖. gt. ij. m. f. pulv. cui pro vehiculo sit sequens haustus.

℞. Aq. petros. malv. ana ℥iß. syr. d. alth. Fern. ℥j. m.

Deinde

Deinde inunctio est facta dorsi & laterum. seq. linimento.

℞. Ung. Agripp. Arregon. ana ℥ij.
Ol. scorp. ʒij.
Destill. aneth. junip. rut. ana gt. jv. m.

Et sic per Dei gratiam intra 2. horas liber urinæ fluxus secutus est. Obs. LXXIV.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Apthæ Puerorum.

Nihil est, quod tam præsentaneam afferat opem, quam oleum raparum, si in eo dissolvatur saccharum, quantum potest, illudque ovi illitum lambant. Experimentum Jo. Ludovici, quo etiam ad duram alvum in infantibus emolliendam nil tutius & convenientius. Si in hoc oleo ebullierit ☿r. vivus, præsentissimum evadit remedium contra lumbricos. Obs. LXXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Usus formicarum insignis in Paralysi.

Balneum ex decoctione formicarum in paralysi dextri lateris expertus D. Sim. Schultzius, cum balbutiente lingua verba ægrè proferret, post seq. mixturæ usum loquela pedetentim est restituta.

℞. Mithridat. Dam. ʒiij.
Extr. castor. ℈j. Aq. apopl. ℥ij.
Ol. st. lil. conv. rosmar. ana gt. v.
Syr. d. Stæch. s. ℥j. m.

qua

qua frequenter lingua & fauces inungebantur. Sed cum motus sensusque brachii & pedes tardius redirent, quamvis variæ inunctiones tam spinæ dorsi quam artuum cum frictionibus sæpius instituerentur, fomentationes quotidianæ ex formicis & earum Myrmecio cum aqua fontana decoctis præsentaneam opem, & firmum constansque partibus affectis robur attulerunt. Obs. CXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Palpebrarum paralysis.

Purgantia universalia & capitis particularia interna resolventia, vesicatoria retro aures, externi cum aquis & oleis nervinis litus &c. frustranea erant omnia. Tandem incidit vis olei ♀r. nigri, sæpius in resolutionibus æque ac contusionibus nervosarum partium comperta, & applicatum est palpebris inferioris frontis parti ad Emplastri quasi formam cum ceræ particula redactum brevi evanescente malo, ut obtutu defixa in uno satis oculatam se testaretur. D. Daniel Ludovici. Obs. CCX.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Sal volatile tartari,

Dan. Ludovici.

Minorum sumptuum & parabilius est, si ⊖♀ri part. iij. cum Spir. terebinth.

aetherei

ætherei p. j. misceantur, stent in digestione usque ad coagulationem. Quo diutius steterit, eò melius evadit Sal. Abstractione lente facta, si opus sit, destillatio fit per retortam, ascendente in sublime sale volatili virtutum admirabilium, ita fieri potest processus cum quovis Sale fixo, & Oleo aromatico. Wedel. in experim, chym. nov. de sal. vol. plantar. c. 2.

* Eph. Dec. I, An. 4 5.

Præsentissimum remedium Paracelsi ad guttam Rosaceam.

Est aqua mercurialis quæ paratur ex ☿ᵒʳᵗⁱ ℥j. in aquæ ℔j. per horæ quadrantem cocta, ut ebulliat. Hæc exterius sæpius illita tollit pruritum. Obs. LVI.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Emmenagogum expertum.

D. Joel Langelottus pro illo venditat familiares sibi pilulas de Sagapeno sale martis duplicato & sale succini permistas, quo remedio nihil unquam potentius ad reserandas uteri obstructiones comperit. Obs. XIII.

* Ephem. Dec I. An. 6. 7.

Vermicularis Herbæ vires, & præcellentia in scorbuto.

D. Bernardus Below curavit herbæ ejus mundatæ & lotæ m. viij. in cerevisiæ vete-

veteris libris octo vaſe tecto ad medietatis conſumptionem ebullire, & ſingulis, vel ſi id vires non ferant, alternis diebus jejuno ventriculo decocti ejus tepidi hauſtum trium quatuorve unciarum exhiberi, ac optatum ſemper eventum deprehendit, hoc ſaltem obſervato diſcrimine, quod facilius & copioſius vomentes reliquis citius ſanitatem recuperaverint.

Quibus gingivæ corruptæ aut dentes vacillant aut exciderunt, decocto hoc calido, in quo alumen crudum & mel roſatum ſoluta, ſæpe in die os collui juſſit.

Quinquaginta & plures contracturas genuum fortiſſimas & talorum ad poplitem retractiones paſſi, decocto hoc ſimplici aliquoties propinato & herba cocta ac expreſſa rigidis in poplite nervis calide ſæpius applicata, faſciisque alligata brevi convaluerunt.

Ulcera tibiarum ſicca difficulter alias Curabilia poſt uſum ejus internum, ſimplici decocto elota, iterata herbæ in cereviſia coctæ applicatione nullo negotio curantur. Reliqua etiam accidentia, præmiſſa huius Rizotami exhibitione convenientibus remediis facile cedunt. Obſ. XXII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Linguæ Semiparalyſis.

Verbi divini miniſter concionari amplius non potuit propter linguæ laxitatem

ſeu

ſeu ſemiparalyſin, varia tam interna quam externa in uſum tracta fuerunt fruſtranea. Tandem ſeq. mixt. eum curavit.

℞. Mithridat. ʒj. extr. acor. ℈j.
Rad. Aron. pulv. ℈ij. Eſſ. caſtor. g. vj.
Ol. carſunc. gutt. iv. m.

quando in concionando hæſitabat, illinebat cito in ſuggeſtu linguam, & ſtatim ſermonem abſolvere poterat. Tandem à diuturno medicamenti uſu lingua in totum reſtituta eſt. Obſ. XCII.

* **Eph. Dec. I. An. 6. 7.**

Dolor Brachii intolerabilis.

D. Winclerus præſcripſit varia purgantia, ſudorifera, Epithemata quoque nullo emolumento, tandem ſequens ſacculus adhibitus dolorem omnem ſuſtulit.

℞. Milii non excort. miij. ſal. comm. mj. fl. chamom. Herb. abſ. ana mj. furfur. tritic mij. calefiant in tigillo, indantur. Sacculo & applicentur calide. Obſ. XCIV.

* **Eph. Dec. I. An. 6. 7.**

Curatio Phthiſeos.

Fæmina poſt hæmoptyſin ſæpius moleſtam in cidit in pthiſin adjuncta hectica. Expuit tuſſiendo purulenta cruore tincta, aderat ſudor colliquativus, reſpiratioque valde difficilis. Tamen unico hoc medi-

dicamento præter ſpem & opinionem omnium evaſit.

℞. Rad. ſymphyt. maj. Tuſſilag.
Enulæ mundat. ana ℥iiij.
Coq. in ▽. ſ. q ad mollitiem, tunde & trajice per ſetaceum.

℞. Paſſ. maj. min. ana ℔ß. coq. in brodio reliquo à radicibus & extrahatur pulpa eodem modo.

℞. Salv. acut. Betonic. hyſſop. veron.
Heder. terr. pulmonar. maculoſ ana mj.
Coq. ad, mollitiem in brodio à paſſulis relicto.

℞. Decoct. colat. ſacch. canar. ℔j.
Coq. ad conſiſt. coletur, add. pulp. Radicum & paſſular. amygd. d. excort. pinear. rec. probe piſtar. ana ℥iij. Cinamom. ʒij. croc. ℈j. m. f. l. a. Elect. Eodem medicamento paucis mutatis D. Winclerus filium ſuum trium annorum, cui poſt petechias ſuperatas Vomicæ in pulmonibus quatuor vicibus collectæ & ruptæ, ita ut pus in magna copia expectoraret, macie valde confectum & calore hectico conſumptum, Deo ſic annuente, feliciter reſtituit. Obſ. XCV.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Ulcus in maxilla curatum.

Vidua quædam ulcus in maxilla inferiore dextra exterius non procul à mento multis annis apertum habebat, quod etſi

chi-

chirurgi varia adhibuerint remedia, tamen ſanari non potuit. D. Winclerus dedit purgans & ceruſſam ♁ cum conſervis cephalicis, in forma Elect. & brevi tempore ulcus absque externis medicamentis exſiccatum & perſanatum eſt. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Pædarthritis.

Puella 10. annorum poſt variolas tam in brachiis, manibus quam pedibus circa articulos tumoribus infeſtabatur duris, ægre ad ſuppurationem pervenientibus. Alii aperti erant, alii non, ex apertis ichor effluebat tenuis, rarius aliquid puris. D. Winclerus dedit Decoctum ex rad. chinæ & ſarſap. admiſtis herbis ſpleneticis & hepaticis imo & purgantibus ſibi ad mundificationem ſanguinis familiare, juſſit ulcera aqua calcis vivæ eluerentur & turundæ illinerentur ſequenti unguento.

℞. Ung. Diapompholig. ℥ß. ſacch. ♄. ʒj. m.

Tegerentur deinde Empl. gryſeo. Ad tumores duros relictos tandem præſcripſit Empl. diaphoreticum Mynſichti, ita in integrum reſtituta eſt. Obſ. C.

* Eph. Dec. I. An. 6.7.

Nodus Callosus sive tumor durus ad genu à Casu ortus.

Cum tumor Chirurgorum medicamentis nihil imminueretur; sequenti Emplastro à D. Winclero præscripto brevi temporis spacio persanatus est.

℞. Empl. diaphor. Myns.
de ammon. For. ana ℥j.
Ol. ♀r. dest. nigr. ʒj. M.

Sæpius tumores duros ad maturationem non aptos hoc Emplastro discussit. Obs. C.
* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Calculus Vesicæ.

D. Winclerus puero 12. annorum calculum vesicæ comminuit & frustulatim expulit unico hoc medicamento.

℞. Sem. Viol. purpur. ʒß.
Aq. fragar. ononid. alkek. ana qs.
F. l. a. Emuls. add. asell. pp. ʒj.
Sang. hirc. pp. ʒß. sp. lithontrip. ℈ß.
Spir. Tereb. ℈ß. m. D. sæpius cochlearia 2.

Frustula excrevit satis magna, & ad nigredinem vergentia, ita ut cortex unus alteri superductus videretur. vid. cista med. Hornungi. Ep. 273. p. 484. Obs. CII.
* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Remedia in lumbrico lato.

D. Winclerus puellæ 15. annorum duplici tertiana laboranti dedit purgans.

℞. Spec.

℞. Spec. diaturb. c. Rh. ʒß. xtall. ♀r. gr. vij. pulv. jalap. ℈ß. m. f. p.

dejecit sæpius & tandem lumbricos latos ad 9. ulnas cohærentes. Dedit, si quid reliquum, seq. pulverem quotidie ad ʒß.

℞. Sem. santon. ʒj hyperic. citr. ana ℈j. rad. Filic. flor. tanacet. à ℈ij.
⊖li calc. c. c. ust. pp. ana ʒß. m. f. p.

& in integrnm restituta est. Obs. CIV.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Remedium in Hydrope Ascite.

D. Winclerus ordinavit seq. nodulum, de quo vinum infusum bibens quotidie, optime sanitati restitutus est.

℞. Rad. ir. nostr. ʒij. fænic. cichor. ana. ʒj.
HB. chamædr. fumar. agrimon. Capill. ♀r. hepat. ana mß.
Flor. acac. persicor. ana ʒß.
Spec. aperit. fol. S. S. St. ana. ʒvj.
Rhab. ʒiß. turpeth. alb. gumm. ʒvj.
Rad. mechoac. jal. ana ʒij. galang. ℈ij.
Sem. cartham. cont. ʒiß. anis. ʒj.
Cort. ☉r. ʒß. ⊖ ♀r. ℈j.

incis. contus. commixta lig. in nodulo. Obs. CVI.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7.

Surditas post febrem malignam.

Thonerus p. 117. observ. gloriatur se Ecclesiasten ex febre continua per meta-

tastasin materiae auditus difficultate laborantem sola aqua Anhaltina cum bombace auribus immissa curasse. D. Wincklerus corpus purgavit, fotus applicavit, cucurbitulas dorso & brachiis affixit, caput decoctis herbarum lavit, aurium cavitati Aq. anhalt. & alia discutientia sexcenta indidit, omnia sine levamine. Tandem fumum Tabaci ordinavit, & cucurbitulas post aures affixit, quibus tandem perfectae sanitati restituta est. Obs. CX.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Suffusio Tunicae adnatae.

Dissipationem meditans Wedelius exhibuit sudoriferum liquidum cum Essentia succini alcalina, exterius vero praeter vesicatorium nuchae applicatum, Balsamum Ophthalmicum ex pinquedine viperina & collyrium ex craco metallorum cum aqua chelidoniae majoris &c. ex voto sanitatem & vigorem pristinum brevi restituit. Vid. Obs. CXXIV.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Febris tertiana in Sene mox in principio suppressa.

D. Simon Schultzius ad ventriculum roborandum statim seq. remedium praescripsit.

℞. Elix. Propr. Paracelsi ℥ij.

Ess.

Eſſ. abſinth. ʒj. m. de qua mixtura ſingulis matutinis guttæ 11. 13. aut 15. cum juſculo ſumantur. Sed ne paroxiſmus febrilis tertia vice ipſum adoriatur hora una aut altera ante paroxiſmum hoc antifebrile ſæpius expertum ordinavit.

℞. Tart. alb. ſubtiliſſ. ppt. ʒj. ſalis abſ.
Lap. prunell. ana gr. iij. N. m. gr. j.
m. f. p.

Quo aſſumpto paroxiſmus nunquam rediit. Obſ. CXXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Palpitatio diuturna ventriculi.

Hæc tandem nullo alio remedio, quam Requie Nic ℈j. aliquoties ante cibum deglutita à D. Simone Schulzio feliciter curata eſt. Obſ. CXLI.

Singultus diuturni Curatio.

Hunc prælaudatus medicus jam aliquoties contumaciſſimum ſuſtulit ſequenti mixtura quam fideliter communicat.

℞. Vin. Cydon, Tinct. roſ. ana ℥j.
Syr. Cydon. ℥ß. extr. Zedoar. gr. xv.
Ol. ſt. cort. aur. gr. iv. laud. op. gr. ij.
m. pro potiuncula cochleatim ſumenda.

Obſ. CXLIX.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Fluor albus.

Puella nobilis octennis correpta est per 3. menses fluore muliebri sive albo mensium fluxu cum pallore faciei, cephalalgia gravi, respiratione anhelosa, palpitatione cordis, lassitudine gravativa, appetitu penitus prostrato &c. Dr. Jo. Mathias Nesterus præscripsit vinum medicatum, ac postea Tincturam Coralliorum cum Spiritu lignorum præparatam, & sic patientem optimæ sanitati restituit. Obs. XXV.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Diarrhœa pertinax curata.

Diarrhœis pertinacibus grassantibus, ut pleraque remedia eluserint, plerisque tandem profuit, Helmontii remedium ex ovis ad duritiem coctis cum aceto rosaceo exhibitum, præsentaneum & facile, & nemini injucundum laude dignissimum, nemini non opem certam attulit. Una tamen curata est Philonio cum bolo arm. & conserva papav. err. mixto, cui ova illa oxirhodana non contulerunt, ita testatur G. Hieronym. Velschius. Obs. XXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Copiosus Sanguinis mictus.

Dr. Nesterus contra molestissimum hunc affectum præscripsit Decoct. contra Mict. Sang. Mynf. Troch. de carabe. Gordon.

don. Alkek. inprimis Tinct. ♁r. ⊖li D. Mich. ad dissolvendum vero Sanguinem concretum, Decoct. ex radice Rub. Tinct. Tinct. Asparagi c. Syr. d. alth. Fern. oximel squillit. ol. amygd. d. oc. 69. & similia, item ad sanguinis acrimoniam & fervorem corrigendum Apozema ex Decocto malv. portulac. plantag. nymph. burs. past. sem. 4. frig. maj. c. Syr. portulac. viol. tragac. & troch. Gordonii. V. S. non tantum præservationis sed & revulsionis gratia in brachio dextro instituit, sed quo sæpius sanguis per V. S. emissus, eo copiosius sanguis per urinam fluxit. Vid. Obs. XXIII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Tumor lienis.

Hic quia nondum induruerat, applicito malagmate ex Nicotiana ad Helmontii mentem brevi tempore curatus est. Velschius Obs. XXXVIII.

* Eph. Dec. I. A. 8.

♉ Martiale compendiosum.

Dan. Ludovici. Limatura martis pura cum ana ♉nij. boni pulverati (ponamus utriusque seorsim ℥iij.) probe misceatur, productumque hoc denuo cum ⊕ pulv. triplo (quod erit hic octodecim unciarum) tum hæc mixtura per successivas ut in ♉ diaph. ingestiones in olla vel crucibulo ca-

pacissimo ac prius candefacto rite detonetur, relictaque massa edulcoretur, missis tamen circa oras crucibuli scoriis quibusdam minus calcinatis, surgentibusque simul floribus ♁nii infectis. Hoc in Erysipelate, Cachexiis, ictero, ipsa Dysenteria maligna præcipue alii ex regulo martis parato non cedit. Vid. Obs. LXV.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Colica Nephritica.

D. Nic. Guilielm. Beckers in pseudo-colica à calculis anfractibus intestinorum inhærentibus in sene communioribus nihil proficientibus præscripsit Emulsionem terebinthinatam cum Decocto Foresti paratam & succo citri curatam ac clysteribus ex sagapeno & bdellio in decocto emolliente dissolutis, quibus 14. avellanam mediocrem adæquantes musco viscoso oblinitos eliminavit calculos, bonumque Senem à cruciatibus liberavit. Obs. LXX.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Scroti tumor Oedematosus.

D. Daniel Angelus aperuit scrotum, ut in hernia aquosa moris est in parte inferiori, acuque filum fericum grossius ducente traiecit, instrumento chirurgico, ne membrana erythtroidea læderetur testes sursum attollente. Aperto tumore humor guttatim

extil-

extillavit, post paucos dies scroto notabiliter detumescente, illud linteo multiplici Spiritu Vini myrrhisato fovit, quo latex serosus citius erumperet. Fomento hoc aliquamdiu continuato, tumor scroti turgens prorsus evanuit. Hydragoga igitur blandiora ad usum vocavit, & inter alia Vinum absynthites chalibeatum, ex Summ. Abs. pont. gratiola, soldanella, cent. nim. rad. quinque aperient. maj. ireos. polypod. ialapp. mechoacann. turbith. Hermodact. fol. senn. bacc. juniper. Cinamomo, galang. cal. arom. sem. anis. fœnic. carui. ♀ albo, chalybe limato, quod optimo successu adhibuit, ut æger, qui superne totus emaciatus inferne vero tumefactus erat sensim convaluerit, & floridam ac vegetam sanitatem recuperavit. Vid. Obs. LXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

In Hydrope medicamentum Euporistum.

Visceribus nondum corruptis magnum multis Asciticis emolumentum attulit absinthium cum baccis juniperi recentibus. Illius comarum m. j. baccarum vero contusarum mß. cerevisiæ mensuris duabus indita, & fictili urceo pro potu in cella recondita voto multorum miseri affectorum fecerunt satis. Quantum singulis vicibus epotatum fuit, tantum vicissim recentis cerevisiæ vel etiam

vini reaffundatur, tertio quovis vel quarto die renovandum. Addito tantillo Rhapontico multum virium accedit Zytho. D. J. Georg. Volckammerus. Obſ. XVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Remedia vomitûs cruenti.

Studioſus vomitu cruento correptus ultra menſuram ſanguinis grumati excrevit. Exhibitus ſtatim à Wedelio pulvis ſtypticus parte dimidia lap. 69. remixtus cum anodyni momento. Rediit ſequenti die malum & hinc ter vel quater interpoſitis aliquot diebus. Servatus eſt incolumis, ex hibita vero præter jam dictum pulverem 1. Tinctura martis adſtringens Zwölf. cum tinctura corallorum remixta. 2. mixtura ad vomitum cruentum ſylvii mutatis mutandis. 3. infuſa traumatica ex radice ſymphyt. tormentill. biſtort. fol. ſanicul agrimon. centinod. bellid. menth. cr. conſ. ſarac. ſant. r. Lap. 69. &c. 4. aſperſus cruori eiecto pulvis ſympatheticus. 5. adhibita V. S. pro tolerantia virium educto ſanguine in pede. 6. alvus ordinarie & pertinaciter obſtructa clyteribus reſerata, cumque obſervaret, potiſſimum lateri dextro incumbentem paroxiſmo corripi, juſſit perpetuo patientem ſiniſtro latere reclinare, his medicamentis intra duas ſeptimanas æger reſtitutus, in paroxiſmo ſæpe ad tres vel quatuor horas lipo-

pothymiis correptus, quibus remediis & alii plures curati sunt.

Pulvis stipticus in Dysenteria, hæmoptysi diarrhæis et aliis fluxibus p. n. Wedelio sæpius probatus remixto inprimis laudani opiati gr. ß. vel j. ad ℈j. ejusdem hic est:

℞. Rad. bistort. tormentill. sang. Drac. lap. hæmat. corall. bol. arm. ppt. trag. gr. act. oder pulv. bez. à ℥j. nucist. ℨß m.f.l. a. pulvis Dos. ℈j. ℨß. D. Wedelius. Obs. XX.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Mola portentosa expulsa.

Hæc xx. librarum pondere ultra tres amos in utero gestata, quæ nullis antea remediis, plurimis licet adhibitis expelli poterat, beneficio spiritus salis ammon. salsi Zwölf. (in app. Animadv. p. 13. descripti) præmisso prius lapativo feliciter exturbata muliere superstite. Obs. XXII.

* Eph. Dec. I. Ant. 9. 10.

Remedia in Quartana Inversa.

Sic nominat Wedelius febrem, unus duobus ex ordine diebus paroxismus redit, tertio intermittit. Profuit inter alia Tinctura martialis ex arcano tartari liquido menstruo aqueo soluto & filtrato cum paucis guttulis liquoris martialis ex Cap. mort. fl. salis ammoniac. martial. in momento tincto,

& pul-

& pulvis ex ♉. diaph. arcan. duplic. & conch. ppt. à ℈j. cum oleo antifebril. gt. ij. ante paroxiſmum propinatus. Obſ. XL.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Euporiſtum in nimio ſanguinis ex utero fluxu.

D. Jo. Schmidius in gravi hæmorrhagia uteri juſſit venam ſecari, propinavit lapidem hæmatitem in ſubſtantia, propinavit in Tinctura Sang. Drac. corall. ſpod. ſinum, ventri admoveri iuſit linteum cœruleum immerſum aceto calido, fruſtra omnia, cortices aurantiorum immaturorum virides in aqua decoctos diligenter propinavit, expertus eſt emolumentum, ſed malum non ſublatum, tandem ſtercoris ſuilli parum ventri applicari iuſſit, & ſtatim integre ſiſti hæmarrhagiam experitur, cum autem ſubinde recidivam pateretur, ſemper eo remedio levata eſt.

Alia vidua adhibitis quidem interius remediis pluribus, Decocto præprimis millefolio & cort. aur. immatur, juſculo etiam ex partibus 2. aquæ milleſolii & parte 1. vini Alkant. cum ovo facto multum quidem levata eſt, in hæmorrhagia verò vehementi ſuillum ſtercus celerrime omnium ſanguinem ſiſtebat, à gravi hoc morbo perfecte liberata, continuatis nihilominus incraſſantibus

ribus sanguinem & fermentationem figentibus. Obs. LVI.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Usus Catechu in vulneribus oculorum.

D. Ehrenfridus Hagendornius in vulnere oculi, unde humor aqueus tanta effluxit copia, ut volam manûs tantum non adimpleret, subsidente statim globosa oculi figura, cum hæmorrhagia non vulgari, dolore intolerabili & vicinarum partium singulari tumore, in consilium vocatus jussit pulvisculum ex catechu ritè præparata myrrho, saccharo cand. &c. concinnatum per vices in oculum immittere, unde elapso paucarum horarum spacio sanguinis humorisque aquei fluxus cessavit. Cuius tamen usum ob metum recidivæ reiterare jussit, cum tamen ob dolorem pulveris formam ægre ferret, pulvis iste cum aquis quibusdam ophthalmicis junctus tepideque in oculum instillatus est. Sic oculus pristinam sanato vulnere recuperavit memoriam. Obs. LXXIV.

Ephem. Dec. I. An. 9. 10.

Ischuria diuturna ex calculo.

Multis tam in-quam externis sine fructu adhibitis ex sequenti potiuncula ad modum & methodum Foresti concinnata levamen secutum est.

℞. Rad.

℞. Rad. glycirrhiz. alth. asparag. scorzon. ana ℥j.
Herb. malv. petrosel. chærefol. ana mß.
Flor. malv. p. iij. granor. saxifrag. bulb. ℈j.
Sem. viol. malv. ana ʒß. 4. frig. maj. excort. ana ℈ij. petroselin. ℈j.
Cicer. rubr. hord. mund. ana ℥ß.
Cynosbat. sicc. no. VI. passul. minor. ℥ß.

incisa stent. Aq. calid. insusa per horas 3. post coq. ad remanentiam Colat. expr. ℔j. add. syrup. d. alth. Fern. ℥ij. m. d. s. Eröffendes Träncklein auf etzliche mahl.

Cæterum multa exhibita, ut malvaticum juniperinum Rolfincii, cuius usum toties in tali casu summè proficuum medici deprehenderunt, dein tanquam summum & infallibile arcanum exhibitus pulvis ex operc. cochlear. cum. lap. 69. & sem. bardan. medull. saxor. sed vomitus, singultus, vesicæ tensio, ischuria perseverarunt. Vid. Obs. LXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Aphonia improvisa brevi curata.

D. Lucas Schrœkius juveni Lypothymia & simul sermonis privatione correpto præscripsit medicamenta Spiritus animales & vitales reficientia.

℞. Aq.

℞. Aq. apopl. Lang. c. Carbunc. à ℥ß.
epilept. pueror. ℥ij.
Cran. hum. ppt. gr. xv. conf. alkerm.
c. ʒß.
Tab. man. xt. perlat. ʒij. diambr. c. ʒj.
m. d. ad v. ſ. haupt und hertzſterckende Waſſer.
De hac aqua guttulæ aliquot in os diductum ſenſim infundebantur. Exterius vero tempora, nucha & nares frequenter oblinebantur Balſamo tali.
℞. Balſ. apopl. c. ſuccin. rut. à ℈j. m. ad
pixid. ſtanneam. S. Schlagbalſam.
Præterea linguam fricare juſſit hac mixtura.
℞. Ther. andr. conſ. anacard.
conſerv. fl. anth.
lilior. convall. ana ℈ß.
Ol. ſucc. deſt. gt. iij.
Syr. d. ſtæch. F. ʒij. m. ad fict.
S. Hauptmixtur.
ut in ſuperiori corpori reſtagnantes vitioſos humores ſubtraheret, ſeq. exhibuit potiunculam.
℞. Mechoacann. nigr. gr. vj.
oder pulv. cholagog. ſimpl. gr. vij. marchion. ℈ß. crem. ♀r. ℈j.
cum nucl. pin. in tenuem pulviſculum tritis add. infuſ. laxat. D. Mannagettæ.
aq. ceraſ. n. ana. ʒvj. m. ſ. Reinigungs-
Tränckleïn.
Aſſumpto hoc pharmaco intra bihorium verbula balbutire incœpit, & potum poſtu-

lavit.

lavit. Priori non satis operante fœcibus male olentibus viam aperuit brodio prunorum laxativo seq. in modum parato.

℞. Mann. calabrin. Sel. ℥ß. fol. senn. alex. s. s. ℥ij.

Crem. ♀r. spec. decoct. aperit. lenitiv. min. ana ℥ß.

Coq. in brod. prunor. Damasc. s. q. ad dimid.

Colat. ℞. ℥iij. d. pro. usu.

Exin æger integram loquendi facultatem rursum est adeptus. Capiti autem & stomacho vigor restitutus Electuario hoc roborante.

℞. Elect. stomach. Strom. ℥ß.

Conserv. fl. anth. lavend. tunic. menth. ana ℨvj.

Cond. cort. & carn. citr. aurant. ana ℨij.

P. Stomach. Birckm. ℨj.

Spec. diambr. c. ℈ij Syr. è stæchad. F. q. s. M. f. Elect. & sic. pristinæ sanitati restitutus est. Vid. Obs. LXXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Passio Iliaca ex inflatione ventris, & obstructione fæcum.

Contraxerat hanc vidua senex ex urente frigore in itinere, huic in initio D. Jo. Spechtius exhibuit digestivum ex tartaro vitriol. & tart. alb. crud. dein pulverem

pur-

purgantem ex tart. albo crud. cum diagrid. & ol. anis gr. j. bina etiam emollientia & carminativa Enemata, altera die repetiit tartar. crudum, quem in colicis ex Hernia pro singulari secreto D. Jo. Georg. Schwabe habuit, additis tartaro vitriol. Spir. ⊖. coag. & Elæosacch. fænic. cumin. maxime cum sopitis laud. op. doloribus spasmum vel convolutionem intestinorum relaxatam existimaret. Adjunxit his, si forte fœces induratæ in intestinis substitissent, fotus emollientes & relaxantes sacculis in lacte decoctis ex rad. acor. enul. meliss. tanacet. fl. cham. v. & rom. bacc. laur. juniper. sem. anis. fenic. cumin. aneth. hinc alvus repetitis dejectionibus soluta, & vomitus qui per triduum stercorei & fœtentes molesti fuerant, cessarunt. Vid. Obs. CXIV.

* **Eph. Dec. I. An. 9. 10.**

Abscessus Testium,

à Dan. Ludovici curatus.

Sive ab externis sive internis causis tumor seu affluxus ortus fuerit, si competentibus topicis resolvi noluerit, convenientius non observavit D. Daniel Ludovici, quam Emplastrum de Hyoscyamo, utpote insigne simul mitigativum, vicinis lithargirio, ceu vocant (at bene subacto saturatoque) munitis; intus contra complicatum calorem febrilem aliquoties cum cin-

nab. nat. gr. viij. vel x. dato concharum vel ostrearum levigato pulvere, potui instillato Clisso, ita brevi se ad suppurationem composuit, cuius peractæ indiciis præsentibus, scrotum in loco acuminatiore & rubicundiore aperuit modo ferro, modo (in tenerioribus plerumque) applicata saltem ibi sub prædicto Emplastro pinguedinis leporinæ particula, quo testiculi pus brevi post facile viam invenit, nec difficulter sub quiete patientis inter digestivi balsamici è Terebinth. Cypr. cum melle rosar. & tandem Emplastri cuiusdam stictici simplicissimi (quale commode è terra ⊖li dulc. ol. hyperici saturatiori, ceræ ac Terebinth. s. q. componitur) competentes applicationes totum consolidatum est.

Alii testis contusus, intumescens & inflammatus curatus est præter interna applicato solum simplicissimo ex una myrrhæ, duabus cerussæ partibus cum Camphoræ tantillo & farinæ siliginis aliquot cochlearibus constante pulvere.

Prædictum autem de hyosciamo Emplastrum consit ex oleo ejus expresso, cum turionum, antequam in flores abeant, expresso similiter succo pro salium more cocto, addita huic ceræ s. q. Therebinthinæque pauxillo, totum, dunc adhuc fervet, per linteum colando: separato sic crassamento

eva

evadit Emplastrum eleganter viride. Vid. Obsc. CLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Vomitus Cruentus à Lumbricis.

Sartor 36. annorum tussi, dolore capitis, & assumpto cibo phlogosi cum quadam anxietate corripitur. D. Wedelius propinat Elixir Proprietatis antiscorb. guttulis paucis liquoris martis medicatum addita guttula ol. cariophyllor. quæ compositio & elegans & polychresta est. Exterius Balsamum stomachicum præscribitur. Quarto die insignis quantitas sanguinis vomitu excernitur. Datus pulvis stipticus anodynus & resolvens ex pulv. stipt. ʒj. oc. 69. ℈j. laud. op. gr. 1. & potiuncula ad methodum sylvianam ad hæmorrhagias sistendas. Restitit per ♂♀. cruor, inde repetiit, paroxismus excreto una cum sanguine lumbrico longo, tereti. Exhibita tum prædicta tum Essentia traumatica cum anodyna roborata, triduo post denuo excrevit vermem adhuc majorem, & sic ex voto convaluit. Obs. VII.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Syncope Periodica.

Quidam maxima pectoris auxietate corripitur subito, eodem momento turbatur caput, linguæ usus sistitur, collapsus itaque iacet omnis sensûs expers &

inſtar mortui ſine reſpiratione ſenſibili & pulſu notabili. Wedelius ordinavit non niſi duo medicamina.

1. Mixturam antiſcorbuticam ex Spir. cochlear. comp. ♀r. rectif. & ſalis ſtriati anaticis partibus liquore martiali (è flor. ⊖*ci martial.) & Eſſ. anod. aliquot guttis tinctam mane & veſperi aſſumendam ad gt. xxx. vel xxxv.

2. Pulverem abſorbentem ſuum ad doſes x. ſub ingreſſum lecti capiendum, inde ſingulari Dei gratia affectus ſtatim cedere viſus eſt, nec redire unquam. Repetita ergo ab ægro medicamina in paulo majore quantitate, ut eò certius tolleretur omnis recidivæ metus. Obſ. X.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Tumores & Verrucæ Cadaveris contactu curatæ.

D. Wedelius eius exempla plura enarrat. Ut in conſiliario Saxonico excreſcentiam palpebræ ſuperioris oculi dextri ad ovi columbini magnitudinem ſenſim increſcentem, & conſimilia in palpebris tubercula, & infinitas in manu verrucas, cadaveris contactu atque frictu inſenſibiliter & ſucceſſive ſublatas teſtatur. Obſ. XI.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Præcautio abortûs.

Fæmina è thermis redux cum ventrem currui graviter allisisset, fætum & uterum improvidè læsit, adeo ut abortus immineret. Impetus nempe allisionis tumorem & inflammationem in utero excitavit & soluta chorii unitate sanguis copiosus effluxit, & infans commotus attentavit exitum. Jo. de Muralto seq. ordinavit. V. S. in cubito statim fuit facta, sic fluxus sanguinis cohibitus, inflammatio mitigata, & infans quieti redditus, choriique vulnus sanatum.

Quem in finem quoque statim lumbis tepide applicatum Epithema ex burs. past. anserin. plantag. equiseto, pilosella, roremar. marrub. artemis. ros. r. & flor. papav. cum mutellinæ radicibus & granatorum cortice vino rubro incoctis, addito aceti momento.

Interne exhibuit sperniol. Croll. ℈ß.

Bol. or. pulv. ℈j. in aq. burs. pastor.

Item ℞. conserv. ros. antiq. ℥ij.
Lap. hæmat. troch. d. carabe,
De terr. sigill. de spodio.
Croc. ♂t. adstring. ana ʒj. laud. op. gr. viij.
C. syr. cydon. & de ros. sicc. f. Electuar.

de quo nucistæ quantitatem quotidie sumebat, quod certe remedium in hoc affectu, aliisque D.B. mira præstitit. Ita fætus sensim ro-

roboratus & multo tempore post vivus in lucem prodiit. Obs. CV.

Curatio vulnerum

D. Joannis de Muralto.

Vulnera simplicia curantur manuum ministerio. Primo eorum labia coniungantur, dein instillatur calide oleum hyperici, addito visco ex ulmi sylvestris vesiculis vel terebinthina denique superposito linteo & fascia vino calente madefacta. Potest & sequens balsamum utiliter adhiberi.

℞. Fol. & flor. hyperic. salv. ana miij.

Rad. valerian. sylv. ℥ij. concisa imponantur fictili affuso vino albo antiquo ad eminentiam stent in infusione per biduum, post add. olei vet. ℥jv. frument. integr. ℥j. bull. ad consumpt. vini agitando. Tandem colato et expresso adde Terebinth. ℥viij. Thur. pulv. ℥ij. lente denuo coquatur usque dum thus dissolutum fuerit.

Feliciter etiam utitur unguento Nicotianæ quod vulnera & ulcera inveterata sanat, & hoc modo paratur.

℞. Fol. nicotian. rec. contus. ℔ß.

Pingued. porc. ℥jv. coq. lento igne in unguentum.

Vulnerariæ potiones ex artemis beta rubr. sanicula, vinca pervinca, virga aurea, scabios. agrimon. pimpinell. &

oc.

oc. 69. paratæ vel maxima percurant vulnera.

Compoſitorum vulnerum cura reſtringitur ad hæmorrhagiam, inflammationem, dolorem, contuſionem, convulſiones, febres ceu accidentia iis ſupervenientia. Omnibus his ſymptomatibus ſuccurrit V.S. quæ remedium eſt univerſale, ſi in principio adminiſtrata fuerit. Purgatio quoque in declinatione inſtituta juvat.

Hæmorrhagia vulneri ſuperveniens non ſtatim ſiſtenda, ſæpe enim febrem, inflammationem, & dolorem inhibet, illa autem protinus compeſcenda, quæ ſpiritus enormiter exhaurit. Igitur, tunc in parte oppoſita V.S. fiat. Hoc enim præſentiſſimum magnis vulneribus remedium eſt. Cœterum ad ſiſtendum ſanguinem conducit equiſeti pulvis tenuiſſimus ſanguini vulneris calenti admixtus, loco pulveris ſympathetici ſufficit vitriolum calcinatum & cum ovi albumine mixtum in linamento implicito vulneribus applicâſſe.

Febris & inflammatio vulneri ſuperveniens V.S. clyſteribus & diæta refrigerante ac humectante aufertur, loco affecto eundem in finem commode applicantur plantoginis & roſ. rub. folia contuſa, item farina hordei in lacte cocta addito croco & roſ. rubr. pulvere forma cataplaſmatis.

Vulnerum dolorem V. S. & purgatione nihil proficientibus mitigant anodyna è vitellis ovorum, farina hordei, vel mica panis albi cum croci tantillo in lacte decoctis. Quod si dolor rebellis fuerit, mucilagine seminis papaveris albi contusi cum lacte parata, vel Tinctura opii & croci cum oleo rosato atque chamæmelino superabitur. Vid. plura Obs. CVIII.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Hydrops uteri ex mensium retentione.

De Muralto adhibuit pessus uterinos fausto cum successu. Præterea de Electuario contra pestem ter die sumpsit ægra, & bibit vinum tartaro martiali infuso alteratum. Quorum medicamentorum usu per umbilicum ruptum copiosa aqua effluxit, jussit continuare medicamenta memorata & foramini aperto Emplastrum nigrum Helmontii imponere.

Electuarium contra pestem paratur ex rad. Angelicæ, valerian. sylv. helen. bacc. juniperi. scord. sem. rutæ & melle despumato. Hæc Theriaca est rusticorum, hydropi, matricis inflationibus, cachexiæ, refrigerato hepati, cruditatibus stomachi, febribus pestilentibus apprime conveniens.

Tartarus Martialis fit ex tartaro crudo, limatur. chalybis, cinamomo, aniso, fœniculo, & radice caryophyllatæ vulg. Hic ob-

obstructionibus mensium, cachexiæ & melancholiæ opitulatur, appetitum excitat, sanguinemque perficit. Emplastrum nigrum Helmontii componitur è ceræ citr. olei oliv. ana ℥iij. resin. ℥iß. ceruss. ℥ij. Cera, oleum & resina dissolvuntur & igne coquuntur, tunc cerussa sensim additur totumque ad aliqualem nigredinem percoquitur.

Hoc Emplastrum præterea nuchæ impositum oculorum affectibus medetur, item lienis tumori atque dolori, nephritidi, lumbagini, mammarum tumoribus dolentibus, torminibus ventris post partum, podagræ, clavisque pedum. Obs. CXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 1.

Dolor Iliacus ab Hernia.

Hunc dolorem curamus fotu è foliis malvæ, bismalvæ, semine lini. Deinde oleo lil. alb. partem inungimus & si fieri potest, intestina. Sensim ad situm naturalem redigimus: post fascia ex panno fortiore locum arctè stringimus & ægrotantem balneo immittimus ex anserina, lupulo, convolvulo, plantag. radice virgæ pastoris aqua parato, idque per hebdomadam quotidie horis aliquot. In exitu ex balneo auferenda est fascia, & Empl. adstringens applicandum cum alia nova fascia: demum in lecto ægrotans collocetur, ita ut pectus sit pedibus declivius. Die octava Empl. aliud

 ad-

admovendum ex pulvere musci saxatilis rubei, glandibus quernis, consolida maj. cumino, & gummatibus adstringentibus vino rubro & melli incoctis, idque triduo quovis repetendum est, fascia munimenti loco desuper adhibita. Intus autem quotidie mane & vesperi hauriendus potionis cyathus.

℞. Rad. consolid. maj. & min. rusci. burs. past. fol. hepat. nob. ling. cerv. capill. ven. ana mj. croc. ʒj. trita & concisa infund. in ℥xx. vin. opt. r. & dimidio cyath. mell. Digere per diem, & colaturam usui serva:

Mox ab hac potione dandæ tres pilulæ è pilis leporinis cum melle paratæ. Tandem per decem hebdomadas m. & v. utendum est pulvere hoc efficacissimo, quæ plurimos restitutos cognovit de Muralto.

℞. rad. aron. martio collectæ ℥iv. pyrolæ ℥iß. Semperviv. sylv. radices no. viij. Herb. filipendul. mj. rad. succis. ℥ij. Sem. perfoliat. ℥iß. virgæ ☉. sanic. helen. nummular. veronic. rad. Hirundinar. ana mj.

M. f. pulv.

Alvus si forte constiparetur, solvendus est clysteribus aut suppositoriis. Clysteres parari possunt ex decocto fol. rut. abs. fœnic. addito chamomillæ vel iuglandium oleo copiose.

Deinde Muralto observationem addit ilei

à ver-

à vermibus in puerpera & in fine obſervationis tabulas ſtomachicas contra vermes ita deſcribit:

℞. Corallin. mar. ʒj. diaphoret. ♁tial ʒij. Sem. portulac. ʒiij. ſancti ʒiiß. dictamn. cc. uſti. ana ʒj. rhabarb. ʒiij. caryophyll. ʒj. croc. ℈ß. M. cum ſacch. ℔j. in aq. gramin. qſ. ſolut. f. Tabellæ doſ. ʒj.

Hæ vermes trucidant & alvo irritata expurgant, vermium quoque ovula deſtruunt. De Muralto Obſ. CXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Phthiſis inveterata & deplorata curata.

D. Jo. Georg. Sartorius juſſit Phthiſicum, conſummatum nutriri & refici ſolo lacte caprillo admixta bona ſacchari qv. inſuperque ſingulo quovis die m. & v. ʒij. pulv. de fungo ſalicis Rufæ cum ſacch. cand. tantundem ſumere. Pultes dedit ex lacte, vitellis ovorum, butyro inſulſo, ſaccharo, farina hordei, oryzæ &c. pectus & ſpina inungebantur linimento reſumptivo cum oleo roſar. & viol. Quibus debite adhibitis recteque adminiſtratis intra menſem ita reſtitutus, ut perfecte, & optime ſanus & vegetus, vividioreque etiam quam antea corporis conſtitutione convaluerit. Eadem cruenta correptus phthiſi Epiſcopi Bambergenſis hortulanus præfato pulvere reſtitutus fuit, cui præterea noctu ante lecti ingreſſum

gressum Emulsio ex amygd. d. excort. sem. 4. fr. maj. & papav. & aqua nymph. quotidie propinabatur.

Rationem hujus effectus vide ibidem. Neque tantum fungis illa virtus competit, sed & cortici medio tenellæ salicis, cujus extractum ut singulare remedium pro pulmonibus exulceratis ex Praevotio proponit Welschius Mictom. Cent. 2. Obs. 60. Obs. CXXI.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Remedium in atroci alvi fluxu cum dolore mox sopiendo.

Miraculi loco inservit semen sanguinis Draconis à Bauhino lapathi folio acuto rubente tertii nomine insignitum. Dr. Volkamerus hujus ℈j. vel ʒß. leviter in mortario contusi & in vino saccharino leniter calefacti & per linteum expressi aliquoties propinavit dolentibus cum felici ex voto successu. Obs. CLXXX.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Scorzonera montana alexipharmaca.

Vsus illius radicis hactenus in malignis praecipue morbis & febribus catharralibus insigni cum efficacia medicis est commendatissimus. Paratur ex illa confectio cordialis liquida, medicamentum in periculosis talibus affectibus maximi momenti, quin

& aqua

& aqua inde destillata præ cœteris laudem meretur, nec in peste ipsa spe sua frustratur infectos. Duplicis vero, saporis licet ejusdem coloris & formæ, deprehenduntur. Dulces alteræ, alteræ amaræ, hæ penetrantiori præditæ facultate, & in virtute sua potentiores observantur. Ita statuit D. Volckamerus. Obs. CLXXXI.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Remedia in Secundinis post difficilem partum relictis.

D. Ge. Abraham Merclinus sequentia remedia secundinas expellere apta enarrat.

℞. Pulv. ad part. valid. ℈ß.
Ægagropil. testic. equin. ppt. aa. gr. v.
M. D. pro 1. Dosi.

℞. Ol. succin. st. sabin. st. aa. gt. v.
Sacch. alb. ℥ß. ⊖. vol. succ. gr. vij.
Aq. artemis. meliss. ana. ℥j. m. d. pro 1. dosi.

℞. Sem. melon. exc. nucl. persic. à ʒi.
Aq. Artemis. puleg. calcatripp. meliss. à ℥j.
F. l. a. Emuls. add.
Oc. 69. ppt. succ. alb. ppt. à ℈ß.
Borrac. ven. sol. margarit. aa. gr. v.
Man. xt. perl. ℈ij. Aq. Cinamom. ʒvj.
Md. pro aliquot dosibus.

℞. magist. succin. ʒß. sol. oc. 69. test. eq. ppt. à ℈j.

borrac.

borrac. ven. diagryd. ♁rat. ⊖. ſucc. vol. à ℈ß.

Aq. conſol. regal. artemiſ. meliſſ. fl. cheir. à ℥j.

cinamom. opt. ℥ß. man.xt. perlat. ʒj.

m. d. pro aliquot. dos.

℞. Aq. artemiſ. puleg. meliſſ. à ℥ß.

pulv. ad Dyſtociam Auguſt. ℥ß.

borrac. ven. ſtam. lil. alb. à ℈j.

Ol. ſabin. ſt. c. ſacch. alb. ſubact. gt. vj.

ſyr. artemiſ. ʒiij. m. d. pro 1. doſi.

℞. Rad. Ariſtol. O ver. liquir. pimpinell. à ʒij.

HB. ſcord. beton. meliſſ. à mj.

flor. calend. ſamb. hyperic. à p. j.

Bacc. laur. contuſ. myrrh. ſem. fœnu gr. à ℈j.

Coq. in ſeq. Aq. lil. alb. ad mediæ partis conſumpt.

Col. ℥viij. add. mell. anthoſat. mercurial. à ʒiij.

Ol. è vitell. ov. Amygd. d. hyperic. ſimpl. Momord. à ʒij. Balſ. peruv. ℈i.

M. pro injectione uterina aliquoties repetenda.

℞. Ungt. baſilic. ℥j. ſucc. rut. ℥ß.

Troch. d. myrrh. ʒj. p. caſtor. ℈i.

Aq. puleg. artemiſ. meliſſ. à ℥iiß.

balſ. peruv. ℈ß. m. pro injectionibus uterinis.

Potio-

Potioribus his ſummæ in exturbandis ſecundinis virtutis una cum interpoſitis pro virium refectione cordialibus, fomentationibus humidis, ſiccisque, nec non inunctionibus, peſſis, &c. in uſum vocatis effecit, ut ſecundinæ ſucceſſive fuerint per partes ejectæ. Relicta ſecundinarum congeries vel duodecies repetitis in uterum injectionibus balſamicis quaſi ac aloeticis à vehementiori putredine ita præſervatæ ſunt, ut acris febris putrida nulla exarſerit. Obſ. CLXXXIV.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Magiſterium martis aperitivum Mynſichti.

A.D. Matthia Tilingio ordinatum curavit febrem erraticam cum œdemate pedum hydropis rudimento nullis aliis ante juvantibus. Obſ. LXV.

Idem in febribus quotidianis, tertianis & quartanis ſale ✱c. ſublimato nullum utilius ſalubriusque medicamentum deprehendit. Vel illud ſolum per ſe ad gr. x. vel xij. vel cum ſalibus abſ. card. ben. centaur. minor. & ⊕.ppto permixtum, præmiſſis univerſalibus, febricitantibus ante paroxiſmum in conveniente liquore exhibuit Si prima vice non juvit, propinavit ſecundo, & ægri à febribus liberati ſunt. Ejus ut & ex capite mortuo ſalis febrifugi, & arcani ſpiritus

ſpiritus ⊖✱cj præparationem vid. Obſ. LXVII.

* Eph. Dec II. An. 2.

Fluxus ſanguinis poſt partum.

Si poſt partum cum impetu effluat ſanguis, cave, ne ſubito aſtringas, verum parum ſanguinis è brachio mittas, ut fluxio divertatur. Cucurbitam magnam vel panem calentem vini Spiritu irroratum mammis applica & ligaturis ſenſibilibus digitos ſtringe, exhibe puerperæ ſeq. potiunculam.

℞. Succ. plantag. ℥ij. Decoct. rad. tormentill. & fl. roſ. ſicc. ℥vj. ſyr. fl. bellid. ℥ij. M. Et per cochlearia trade.

Potus ſit Decoctum ſem. plantag. & rad. tormentill. cum tantillo vini rubelli. Peſſi fiunt è mucilag. ſem. Cydon. cum aqua plantag. extr. addita terra ſigillata. Urgente periculo mortis albumina ovi cum bolo & aceto linteo aut cannabe excepta lumbis applicentur, non neglectis interne coralliis & confect. d. hyac. Ichthyocolla cum carne elixari & ejus juſculum ægræ exhiberi poteſt. Pilulæ etiam ſeq. proderunt, ſi ad ſe redierit ægra.

℞. Diaphor. ♂t. ʒij. corall. r. ʒj.
Sang. Drac. ʒß. cum ſucco. folior. tenerrimorum quercus inſpiſſat. qs. f. maſſa. ex ʒi. pil. XI. doſ. 6. m. & v. in Aq. plantag.

Pila interim hyſterica naribus admoveatur.

℞. Caſtor.

℞. Castor. Ass. fœt. à ℈j.
Sem. angelic. rut. à ℈ß. cum tereb. qs. f. pila, quæ irroretur gr. aliquot olei succini. De Muralto. Obs. XCIII.
* Eph. Dec. II. An. 2.

Mensium Suppressio & hinc vomitus Sanguinis.

D. Benjamin Scharffius judicavit hunc à mensibus suppressis provenire, quia per tres menses consequenter rediit, quem tamen aqua menthæ simplici semper potuit compescere, ordinavit igitur ex aperientibus seq. emmenagoga. & 1. Vinum medicatum.

℞. Rad. v. aperient. à ℥j. cichor. filic. à ℥ß.
Bryon ℥iß. ir. nostr. ʒv.
Jalapp. Spir. vin. irror. ʒiij.
Herb. cuscut. meliss. puleg. scolopendr. à mj.
Fol. senn. el. ℥iß. summ. abs. pont. mß.
Fl. genist. cheir. à mß. cent. min. mj.
Sem. anis. fœnic. à ʒij. cartham. contus. ℥j.
Cinam. Caryophyll. macer. à ʒj.
⊖ ♀r. ℈iv. conc. contus. d. ad ch. s.
Eröffnende Species zum Kräuterwein.

Hoc cum officio suo deesse non videretur, excepit v. s. in talo 3. diebus ante novilunium instituta, quam secuta est seq. Electuarii & mixturæ præscriptio:

2. ℞. conserv. rad. scorz. cichor. ana ℥iiß.
fumar. meliss. borrag. ana ℥ß.
cond. corr. ☉r. citr. ana ʒiij.
Spec. diarrh abb. diaplir. Archont. ana ʒß.
pulv. rad. cichor. cort. capp. ana ʒij.
Lim. ♂t. subtiliss. ℥iiß.
Brod. rad. cich. cond. ℥ij. f. Elect. dos. ʒij.
hora nona antemeridiana, & quarta pomeridiana corpus modice movendo.

3. ℞. Ess. ♂t. aper. cum sal. ✱c. parat. ℥ß.
Tinct. ♀. ʒij. Elix. propr. ʒiß. s.
Eröffnende Mixtur. Dos. gt. 50. hora 6. matutina & 5. vespertina.

Hisce adhibitis & per intervalla repetitis medicamentis purgantibus observataque diæta exquisita vomitus cruentus unica duntaxat vice in exigua tamen quantitate rediit, postea vero penitus emansit. Obs. CI.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Asthma Paralyticum siccum curatum.

Quia post pravam diætam, iram & venerem secutum est, & paralysin quoque in brachio comitantem secutam, judicavit D. Scharffius spiritum restaurantibus esse opus, cum antiasthmatica pectoralia præstantissima nihil effecissent, formulæ itaque præscriptæ fuere tales:

℞. Spir. Theriacal. camph.
anthos. lumbricor. ana ʒij.

lavend.

lavend. lil. convall. ana ℥iij.
c. c. ⊖✱cj. ana ʒiß.
♀r. urinoſ. ʒj.
⊖. viper. ſucc. c. c. ana volat. ʒß.
Eſſ. caſtor. ʒiiß. ol. ſuccin. ℈j.
M. d. ſ. Reſolvirende Mixtur.
Doſ. ʒj. ſingulis tribus horis in vino.

Externe brachii juncturas, nucham & dorſi ſpinam, nec non pectoris regionem ſeq. inungere ſpiritu curavit.

Re ♌ lumbr. formic. à ℥iiß.
cochl. ℥iß. ⊖✱ci ʒß
Ol. ſuccin. lavend. à ℈ß.
M. d. ſ. äuſſerlicher Spiritus.

Hiſce ſolis adhibitis & continuatis feliciſſime evaſit. Obſ. CIII.

* Eph. Dec. II. An. 2.

Febris quotidiana Uretico-Sputatoria.

Prævio purgante & ſudorifero, à quibus quidem nimius urinæ & ſalivæ egerendæ conatus tamen nondum plane evanuit, D. B. Scharffius ſequens exhibuit.

℞. Aq. plant. endiv. portulac. à ℥iv.
Succ. cydon. rub. id. à ℥ij.
Syr. corall. ℥iß. portulac. rub. id. à ℥j.
Tinct. corall. ʒij. anod. ʒj.
Pulv. abſorb. ʒiß. M. D. S.

Anhaltender Liquor offt 2 Löffel voll davon zu nehmen. Quo uſurpato & ad dies ſex

continuato omnia symptomata remisere. Obs. CIV.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Visci querni virtus.

Quantum valeat unguentum illud, quod ex cort. med. visc. qu. & butyro majali conficitur in mucilaginoso pectoris humore extergendo, testantur illi, qui pro phthisicis habiti saepius ex continuato ejus usu intrinseco & extrinseco optatae sanitati restituti sunt. Obs. CIX.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Pulvis ad strumas tollendas.

D. Samuel Ledelius seq. pulverem ordinavit à plenilunio ad novilunium singulis diebus assumendum cum optato successu praemissis tamen praemittendis.

℞. Spong. marin. no. ij. bene depura aqua scrophulariae & vincetox. ana qs. exsicca, redige in cinerem.

℞. hujus cineris
cineris cysteolith. ana ℥ij.
Zingib. piper. long. sal gemm. cinamom. opt.
Scrophular. maj. oss. sep.
Pyrethr. ana ʒß. m. f. pulvis.

Allegat porrò experimentum tollendi maximam & periculosam strumam applicatione manus hominis mortui. Obs. CXXX.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Para-

Paralysis curata.

D. Rosinus Lentilius seq. in Notis Deckeri ad praxin Barbettianam in ejusmodi casibus cum fructu exhibitum ordinavit.

℞. Ras. l. sanct. ℥vj. sassafr. sarsapar. ana ℥iv. Sant. alb. citrin. ras. c.c. eboris ana ℥ß. Conc. contus. coq. in aquæ fontan. ℔ XVI. ad consumpsit mediet. in fine add. ♁n. crud. pulv. & in pet. ligat. ℥iv. rad. cal. ar. galang. min. ana ℥ß. ir. flor. bardan. ana ℥j. cardamom. ʒvj. sem. coriandr. ℥ß. dactyl. ʒvj. f.l.a. Decoct. cujus bis singulis diebus ℥iij. calide propinavit, instillatis singulis haustibus mixturæ seq. gt. xx.

℞. Elixir. polychr. ℥ß. spir. c. c. ʒj.
ol. succin. ℈j. m.

Unguento seq. efficacissimo bis de die artus inuncti.

℞. ungt. martiat. ℥ß.
ol. fl. chamom. hypericon. ana ℥j.
bacc. juniper. castor. laur. ana ʒiiß.
succ. cochl. ʒiij. alum. plumos. ʒj.
ol. spic. ⊖. armon. ana ʒij.
Aq. magnanimit. vit. Matth. ana ℥ß. m.

Cum per 6. dies decoctum bibisset, jussit seq. pilulis uti.

℞. maſſ. pil. fœtid. maj. ʒß.
reſ. jal. troch. alh. ana gr. IV.
ol. roſmar. gt. iij. m. f. pil. no. VII. pro una doſi.

Juſſit poſtea continuari decoctum & elapſis ſex diebus rurſum purgationem inſtitui. His ad præſcriptam methodum uſurpatis & ad ſecundam uſque purgationem continuatis, æger & collum, & brachia & pedes rurſum movere cœpit, eorumque uſum ſucceſſive recepit. Per analoga decocta forſitan morbi Herculei plures, vix aliis medicamentis coercibiles domari & fugari poſſunt. Obſ. CLVI.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Pulvis antihecticus D. Conerdingii.

℞. Oc. 69. ʒj. ⊖✱ci. ⊕. ppt. ana ʒß. divid. in 6. part. æq. detur una doſis quotidie. Obſ. CLXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Laus Trifolii Fibrini.

D. Matthias Tilingius ſeq. Trifolio fibrino tribuit elogium. Vires illius verè divinæ ſunt. Ob ſal enim volatile craſſos & tartareos humores in ventriculo, pulmonum bronchiis, hepate, liene, pancreate &c. ſtabulantes incidit, digerit & abſumit, viſcera hæc reſerat, & tandem virtute ſua balſamica cor-

corroborat. Hinc egregium & excellens aſthmaticum, ſcorbuticum, hypochondriacum & cachecticum remedium evadit, atque cochleariam & herbas reliquas antiſcorbuticas viribus ſuis longe ſuperat.

Sic ex ejus parat ſucco ſal eſſentiale multis modis antecellentem ſalem, qui ex cineribus conficitur. 2) Adjecto vino bono odorato ſpiritum. 3) Tincturam ſeu Eſſentiam liquidam eleganti ſubrubicundo colore ex ſucco filtrato & defæcato cum proprio ſpiritu. 4) Decoctum, quod ut ſæpius expertus eſt, præmiſſis univerſalibus ſcorbutum radicitus tollit. Simon Pauli matronam à Tympaniti aut aſciti ſimili affectu necnon ſcorbuto jugi uſu decocti ex cereviſia liberavit, ante hac multis aliis antiſcorbuticis longe famigeratioribus incaſſum propinatis.

Trifolium fibrinum in lacte caprino vel eius ſero decoctum & epotum ſcorbutum quoque feliciter abigit.

Aqua trifolii fibrini vel ſola, vel cum aliis aquis antiſcorbuticis, cochleariæ nimirum, beccabungæ, naſturtii aquatici, nummulariæ &c. mixta ac epota m. & v. mirificè quoque ſcorbutum tollit.

Succus trifolii fibrini minime dilutus per ſe ægris propinatus corpore probe evacuato valde ſcorbuticis tenuioris ſortis prodeſt. Recens autem ſuccus maximæ eſt efficaciæ

ad arcendam oris ac gingivarum putredinem etiam post morbillos, inspissatus loco extracti assumi poterit.

Spiritus trifolii fibrini calefacit, siccat, reserat & antiscorbuticas obtinet facultates. Oleo hæ insunt virtutes eminenter.

Essentia liquida sive Tinctura trifolii fibr. præstantissima & efficacissima est, ubi in aquis destillatis convenientibus imo vel in vino Rhenano una vel altera uncia diluitur, maxime si mixturæ simplicis aliquot guttulæ ad ℈j. pro dosi ei remisceantur. Atque ex hac & trifolii fibrini Essentia invicem æqualibus partibus remista Essentia liquida & Tinctura antiscorbutica parari potest.

Radix & semen trifolii fibrini ad affectus pulmonum gravissimos, præsertim tussim inveteratam, item ad morbos hepaticos chronicos felicissimo successu maximè commendantur. Plura vid. Obs. LXXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Oleum conulorum Pini destillatum.

Dr. Ehrenfridus Hagendornius seq. narrat virtutes. Oleum optimæ censetur notæ, si colore aureo alembicum transcendat, si odore gratioso nares feriat, si sapore oleoso acri linguam afficiat, licet & illud coloris viridiusculi non minorum sit virium.

Quantas in arthritide vaga sub exhibitione

ne quoque internorum exſerat vires, non ſemel ſumma cum admiratione obſervavit. Miſcuit idipſum quandoque cum ♌. lumbric. terr. & formicarum, mandavitque, ut dolore ſæviente (ubi antiarthritica externè citius & certius operantur) id crebrius illinirent, ceſſante vero dolore ab eodem quoque ceſſarent. In ſtupore, paralyſi &c. miſcet cum vino aduſto, membriſque affectis frequenter calide affricare jubet, magno ſane emolumento, in dolore iſchiatico itemque nephritico externe utramque fecit paginam. In aſcite cum quartana præmiſſis univerſalibus interne ad guttas aliquot quotidie ex cereviſia calida exhibitum juvenem pro deſperato habitum reſtituit, ſic in dolore colico præmiſſo clyſtere cum aliis remiſtum multum tulit levaminis. Sic perſuaſus omnino eſt & in aliis affectibus, ubi ſalia vol. oleoſa locum habent, non ſine egregii ſpe ſucceſſus idem poſſe propinari. Obſ. XXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Hydrocele à catarrho orta.

Dr. Lucas Schröckius cataplaſma exmaſtiche flor. chamæmel. ſamb. ſalv. & roſ. rubr. cum lacte paratum imponere juſſit, quod non tantum ſopiendo dolorem, ſed tumorem etiam notabiliter imminuendo optime con-

conduxit, ut cum insuper potiuncula ex resina jalappæ parata purgatus fuisset, paulo post planè convaluerit.

Affert quoque exemplum Laz. Riverii cent. 2. obs. 4. qui in puerulo ad herniam aquosam ex farina fabar. cum vino generoso cocta, admixto etiam oximelite simplici cataplasma confecit, & intra octiduum discussit. Obs. XX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Aphonia & arcta oris clausura curata.

Dr. Jo. Ludov. Hannemannus, iussit ut chirurgus Empl. de betonica applicaret, & superimponeret cataplasma ex herbis aromaticis addito ligno Guajaco singulis diebus renovandum. Dedit etiam seq. mixturam, de qua chirurgus instrumento chirurgico maxillis à se invicem divulsis sæpius cochlear infunderet.

℞. aq. cerasor. ℥ij. ♎. cerasor. ℥iß.
Tinct. castor. ʒj. Elæosacch. succin. ʒiß. m.

In nucha vesicatoria admota. Cum os iam pro lubitu dilatare posset, dedit mixturam ad sudorem eliciendum ex ♎tu ligni Guajac. & Theriac. Androm. ad linguam verò inungendam Balsamum

℞. Theriac. androm. ʒij. ol. castor. gt. v.
pulv. castor. ℈j. m.

tum dato purgante patiens convaluit. Obs. XLIX.

* Aph. Dec. 2. An. 3.

Re-

Remedium in Hæmorrhagia narium.

Cum nullis medicamentis ſedari poſſet, D. Hannemannus propinavit ſucci ex urticis recenter expreſſi cochlearia tria, & urticis contuſis involvit membrum virile, ſic miraculi inſtar ſubſtitit contumaciſſima hæmorrhagia.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Secundinarum à partu retentio.

D. Io. Georg. Sommerus ol. bacc. juniperi guttas x. paucæ Tincturæ ſuccini junctas prima doſi retentas ſecundinas cum deſiderato effectu expellere aliquoties expertus eſt. Obſ. CVI.

* Ephem. Dec. 2. An. 3.

Chorea S. Viti ſive Epilepſia Saltatoria.

D. Io Dolæus interne liq. c c. ſuccinatum præſcripſit, externe vero nuchæ aſtrum ſuum cephalicum, quod ex camphora & oleo ſuccini componitur, applicuit, qua biga medicamentorum intra unius menſis ſpacium filia convaluit. Obſ. CLXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Cephalalgiæ ex utero curatio.

D. Io. Chriſtoph. Frommannus ſeq. methodo medicamenta præſcripſit. 1. Mixturæ uterinæ gt. 30. aliquot diebus in brodio quodam calido vel in aqua deſtillata convenien-

te

te ut aq. flor. acac. puleg. majoran. &c. sumere jussit. ℞. Tinct. ♀r. ℥iij. Ess. castor. ℥ß. m. S zertheilende und erofnende Mutter-Mixtur zu 30 gt.

Hora 10. matutina vacuo existente ventriculo haustum decocti ex speciebus seq. in brodio carnis macro ad 3tiæ partis consumptionem parari exhibuit.

℞. rad. angelic. zedoar. levistic. ana mj. incisa d. ad chartam. S. Sachen in magerer Fleischbrühe zu kochen.

A meridie Elixir uterini gt. 21. in potiuncula vini vel cerevis. vel in aqua destillata calida dedit:

℞. Elix. uterin. Croll. ℥iß. d. f.

Mutter Elixir zu 21 Tropfen zu gebrauchen.

His per aliquot dies in usum tractis pilularum uterinarum laxantium primo IX. deinceps plus minus pro earundem operatione mitiori vel fortiori (binæ vel ternæ sedes sufficiunt) in pomo asso vel rob. samb. vel isto specierum decocto, noctu circa decubitum suffitus ex succino ad inferiores abdominis partes suscipiatur. Quantum momenti suffitus hic habeat in corrigenda prava uteri vicinarumque partium constitutione experientia docet. Affectus hisce curatus, sed dolores lancinantes crura corripuerunt, unde hanc mixturam cochleatim,

præ-

præſertim cum cubitum itur, uſurpandam ordinavit.

℞. aq. è ſucc. menth. deſtill. ℥ij. theriacal. cinamom. bugloſſ. ana ℥j. ♎. cochl. ʒj. Tinct. ſantal. ℈iiß. ſyr. menth. ʒvj. laud. op. gr. iij.
m. d. ſ. alterirende Mixtur. Obſ. CXCVI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Iſchuria ex ſpaſmo tubulorum Renalium.

D. Ioan. Acoluthus ſeq. pulverem antiſpaſmodico diureticum ordinavit.

℞. Cinn. nat. oc. 69. ppt. ⊖ vol ſuccin. ana ℈ß. m. f. p.

Per quem non tantum iſchuria ſed et alvus pertinacior ſoluta. vid. Obſ. CLXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Cura alvi diutius conſtipatæ.

D. Ledelius ſeq. purgans in colica periculoſa exhibuit.

℞. aq. fœnic. ℥iv. Cinamom. opt. ʒij. ſyr. d. cich. c. Rh. ℥iß. ♀r. Elat. ʒj. troch. alh. ʒß. Elæoſaut. aniſ. ℈ß. m.
D. ſingulis horis 3 cochlearia, donec alvus recludatur. vid. Obſ. C.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Hydropis deſperati cura empirica.

D. Roſinus Lentilius mulieri, aſcitico-

tympaniticæ desperatæ habitæ suasit è Rulandi curationibus Empiricis extractum Esulæ in sero lactis caprini solutum pro evacuatione, hinc Decoctum baccarum juniperi ex eodem sero pro potu ordinario, quibus ægra convaluit. Obs. LXV.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Caries ossis frontis & claviculæ.

Sequente remedio percurata fuit à Io. de Muralto.

℞. ol. myrrh. caryophyllor. ana ʒj.
guajac. ʒß. m. & plumaceolo madefacto pars affecta tegatur. Exfoliatio intra paucas hebdomadas facta & æger percuratus. Obs. CXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Anti-Epilepticum.

Spiritum eboris in Epilepsia curanda admirandam habere virtutem in fœmina quadam expertus est D. Jo. Lud. Hannemannus. Naribus spiritu admoto illico desiit paroxismus, quo pacto etiam avertere cum potuit. D. Ol. Borrichius vol. 2. Act. Med. Hafn. obs. 67. huius spiritus salini insignem usum in syncope, palpitatione cordis, catharrho suffocativo, uteri suffocatione, mensium obstructione & pleuritide deprædicat. Observ. LVI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Reme-

Remedium contra Delirium laude dignum.

Dr. Gabr. Clauderus inter alia commendat Tinct. è vitriolo ♂t. & facch. saturni. Tinct. è vitriolo ♂t. & sale tartari. Ess. ♂t. cum succo pomor. Borsdorff. arcan. duplic. Ess. castor. vol. liq. c c. succinat. &c. His autem palmam præripuit sanguis asininus. Cujus parandi modum describit Jo. Hartmannus in Pr. chymiatr. p. m. 30. dum sc. sanguis asini vel asinæ, mense Martio vel Aprili luna decrescente circa aures evacuatur, linteolis mundis excipitur, & ita siccatus usui servatur. De hoc linteo capitur frustulum duos pollices longum & 2. vel 3. digitos transversos latum, infunditur in aquæ anagallidis, fumar. vel similis haustu ad coloris rubri extractionem, haustus hic propinatur mane ægrotanti, tribus diebus ita repetendo, expectato semper in lecto sudore. In affectibus melancholicis plus vice simplici peculiarem illi virtutem ostendit Essentia è sale fuliginis, liquore alcalino parata, alexipharmaca alias denominata. Observ. LXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Pleuritis Suppurata.

Aderat hectica insignis, apperitus nullus, deiectiones spumosæ, tussis per vices

vices ferina, & emortualis fere corporis emaciatio. Ex ordinatione D. Io. Acoluthi patiens continuavit usum simplicis pulveris ex antihectico Poter. & lap. 69. ppt. (cui modo myrrh. r. el. modo exigentibus circumstantiis anodyni pulveris aliquid iungebatur; modo pil. de styrac. sylv. interponebantur) inter frequentes vulnerarias injectiones guttam balsf. △ris terebinthinati recipientes, quibus filia sanata est. vid. Obs. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Spiritus Asthmaticus.

Dr. Hertodus in crocologia ait: hic cum gummi ammoniaco paratus à nonnullis in arcanis habetur, & ob singularem efficaciam meretur certe, ut in omnes officinas introduceretur. Præparatio eius hæc est:

℞. virid. æris ℔ß. Gum. ammoniac. ℔j. destillatur inde spiritus, qui ab oleo separatus rectificetur, imposito rostro capitelli croci Austr. ℥j. Dos. gt. x. ad ℈j. in mixturis. In App. p. 583.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Remedia in palpitatione cordis.

Vehementissimos palpitantis cordis paroxismos ♌. carminativus de tribus Essentiæ castorii tartarisatæ mixtus manifeste alleviavit vomiturientem simul se seque convel-

vellentem ventriculum arcanum duplicatum lapidibus cancrorum coralliis aut concharum pulvere sociis ante omnia consolatum est. Titillationi, quæ vocem perorantis (erat enim Ecclesiastes) interceptura erat, omnibus anti-catharralibus interne frustra adhibitis frænum injecit Essentia anodyna cum sale volatili oleoso succinato extracta, atque externis laryngis partibus illita. vid. Obs. CLXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Essentia nitri.

Dr. Ehrenfridus Hagendornius nitro probe contuso & subtilissime pulverato affudit spir. vini alcolisatum, facta solutione colaturam filtravit, quam per aliquot hebdomadas super fornacem digessit, unde apparuit liquor cæruleus amabilissimi saporis, odorisque, polychrestum in febribus non contemnendum.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Phthisis desperatæ cura.

D. Dan. Krügerus phthisico hectica consumpto diætam lacteam præscripsit & præcepit, ut non nisi lacte vaccino conserva rosarum diluta, & intrito pane triticeo vesceretur. Dein præscripsit pulverem Haly recenter confectum, in die pro lubitu aliquoties usurpandum cum syrupo expectorante

de jujubis, de liquiritia. vid. Obs. IX.*
* Eph. Dec 2. An. 4.

Remedia experta ad calculum.

Dr. Krügerus in suppressione urinæ totali dedit primo ℈j. tartari ⊖lati, post duas horas sensim Elixir juniperi ℈j. cum ʒß. spiritus terebinth. exterius cataplasmata & unguenta.

Urina prodiit cum calculis sed iterum substitit, ordinavit succ. citr. ℥ij cum vin. rhen. ℥vj. & syr. viol. iterum prodit urina cum calculis, post consuluit vinum alkegengi.

℞. Bacc. alkek. ℥ij. vin. Rhen. ℔ij. vel q. s. terantur ut arilli in pulv. abeant col. add. Rob. cynosbat. ℥j. syr. fragor. ℥ij. salis calcinati qs. ad acorem.

Mirum quantopere conduxerit hoc vinum. Deinde

℞. Rad. Pimpinell. bardan. petrosel. ana ℥j. fol. parietar. chærefol. veron. ana mj. bacc. juniper. ℥iß. cicer. rubr. ʒß. coq. in s. q. vini franc. col. ℔ij. add. sacch. qs. bibat singulis diebus pro lubitu haustum aliquoties.

His continuatis ad dies xv. excrevit calculos ad numerum ducentesimum, & urinam ita viscosam, ut fere ulnis demetiri eam quis potuisset.

In se ipso valde proficuum invenit usum anisi ad minimum ʒß. in cerevis. ℔j. cocti & cum butyro conditi, quod decoctum calide hausit urgentibus doloribus. Operculum coch-

cochlearum his in usum revocavit remittentibus exinde doloribus, quod in lapidibus quoque aselli Merlangi (Dorsch) expertus est. Obs. XIV.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Varia antispasmodica in convulsione & aphonia à terrore.

Ad motus convulsivos temperandos, caputque & spiritus animales roborandos.

1. ℞. aq. ceras. n. ℥ij. epilept. Lang. ℥j. ♎. cephal. Anhalt. compl. ʒj. sacch. perl. ℥ß. f. mixt. sæpius de die cochleatim sumenda.

2. Ad obstructionem nervorum reserandam.

℞. ung. nervin. ʒiß. ol. hyperic. ℥ß. m. f linim. Nuchæ & spinæ dorsi m. & v. calide inungendum, quo patiens pedes contractos extendere atque ambulare potuit. Iterum ad convulsiones arcendas seq. aquam accepit.

3. ℞ aq. ceras. n. ℥ij. epil. L. ℥j. lavend. c. v. ℥ß. spir. ceph. Anhalt. compl. ʒj.
Theriacal. camph. ceras. n. ana ʒij.
julap. ros. ʒvj.
usus & dosis, ut prioris.

4. ad loquelam revocandam tale Empl. vertici rasis primum capillis fuit impositum.

℞. Empl. de tacamah. ʒij. malax. cum ol. majoran. f. l. a Empl. extend. super alut. magnitudine imperialis.

5. ad insultus novos convulsivos coercendos.

℞. Aq. ceras. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
epil. Lang. ℥ß. syr. fl. pœon. ℥ß. m.
usus qui supra.

℞. pulv. march. mirab. epilept. Myns. ana ℈ij.
cinn. nat. ppt. cinn. ♉. ana ℈j.
mag. cran. hum. succin. cornu alcis à ℈ß.
m. f. pulv. dos. m. & v. qv. cuspidis cultri
cum aq. antiepileptica præscripta.

Post aliquot tempus convulsio Epileptica de novo patientem adorsa, contra quam seq. adhibita ad materiæ morbificæ exterminationem,

℞. pulv. rad. jal. ℈j. pulv. syrii gr. jv.
castor. gr. v.
Syr. ros. sol. d. cich. c. Rh. ana ʒij.
▽. ceras. n. ʒvj. M.
f. potiuncula una vice haurienda.

Et ℞. Aq. ceras. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
hirund. c. castor. epil. L. ana ℥ß.
pulv. march. ℈ß.
Syr. pœon. flor. tunic. ana ʒij.
Man. xt. perl. ʒiij.
M. ad vitr. Dos. cochl. 2. m. & v.
D. Eberhard Gœckel. Obs. XXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Curatio dentitionis difficilis infantum.

Ad gingivas emolliendas confert butyrum insulsum solum vel cum melle mixtum.

Lactis

Lactis cremor, candela ex cera virginea masticanda data. Mucilago sem. cydon. cum aq. malvæ extracta. Cerebrum leporinum. Sanguis promanans è galli crista recenter incisa, quæ singula seorsim gingivis illiniri affricarique debent.

Externe quoque foveantur maxillæ decocto alth. flor. chamom. aneth. aut succo malvæ aut butyro insulso, aut melle passulato & butyro non salito, vel mucilagine sem. cydon. & alth. cum vitello ovi mista, vel

℞. flor. chamom. summ. aneth. ana mj. sem. lin. fænugr. ana ℥ß. m. f. sacculus in lacte coquendus ac pro fomentatione calide applicandus, ac aliquoties repetendus.

Instrumentum ex materia solida & dura ex ebore, crystallo, dente lupino inter gingivas collocandum.

Dolori & inflammationi tam anodynis quam frigidis ut succo Solani, lactucæ & similibus mistis succurritur. Externe

℞. mic. pan. alb. q. v. coq. cum lacte add. sub finem ol. ros. ℥ß. croc. or. ℈ß. m. applicetur calide.

Febri conveniunt antifebrilia c. c. ppt. oc. 69. ppt. & similia, convulsioni antiepileptica, e. gr.

℞. Cinn. ♁. ʒß. magist. epil. ʒj. cordial. ʒß. flor. pœon. ʒiß. m. vel

℞. Cinn. nat. ppt. cinn. ♁. sem. anis. succin. ppt. oc. 69. ppt. sem. cynæ ana ʒß. pulv. epil. mirab. Mynf. ℈ij. gr. v. m. f. pulv. D.

 cum

cum aqua appropr. quantum cuſpide cultelli capi poteſt. Obſ. XXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Hydrops ſalivatione curatus.

Dr. Andreas Ernius virgini poſt febrim magna abdominis & faciei intumeſcentia & pedum quoque correptæ præſcripſit Tincturam Rhabarbari quotidie ad aliqnot cochlearia, quibus aliquot guttæ ſpir. ſalis armoniac. aniſat. admiſcebantur, aſſumendam, & pulverem ex hydroticis & menſium fluxum procurantibus ex ♀. ⊖lato troch. de myrrha, mercurio dulci, millepedibus præparatis, flor. ſalis armoniaci martialis, quibus liberior urinæ profluxus & reſpiratio facilior cauſata, nihilominus perſeverante tumore, quare catharticum ex Mercur. dulc. Rhabarb. & magiſt. gummi guttæ ordinavit, per quod nulla purgatio ſed ſalivatio ſecuta, quæ per dies noctesque 14. continuata, ita ut in dies pluſquam quatuor libras exſpueret, intumeſcentiæ abdominis & pedum attulit decrementum ut fuerit totaliter ſanitati reſtituta. vid. Obſ. XXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Memoriæ imbecillis cura.

Dr. Io. Ludov. Hannemannus fœminam poſt puerperium totam ſtupidam & omnium oblitam ſeq. reſtituit. Primo exhibuit

hibuit purgans, & capiti applicuit hanc cucupham.

℞. herb. Rorismar. lavend. beton. salv. an. mß.
flor. lil. convall. rosar. tunic. ana mj.
lign. sassafr. ℥ij. caryophill. cinn. ana ℈j.
croc. ℈ß. macis ℥ß. schænant. ℈j succin. ℈ij.
styrac. calam. ℈iiß. M. f. spec. quæ irrorentur
ol. rorismar. ℈ß. balſ. apoplect. gr. v.

℞. axung. castor. ℥j. ol. piper. ℈j.
ol. still. majoran. rosmar. lavend. ana ℈ß.
caryophyllor. gt. xv.
express. n. m. ℥iß. macis ℈iiiß. m. f. l. a.
Balsamum, eo iniunxit locum memoriæ, & sic bene confortata fuit. Moschum, zibethum, & ambram in hoc sexu adhibere non licuit. Obs. LIV.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Euporistum Externum in doloribus tumoribusque artuum.

Dr. Bened. Hermanni nullis tam internis præcipitantibus dictis, cinnabarinis, anodynis, diaphoreticis, purgantibus, quam externis lumbricalibus, salinis volatilibus, spirituosis, camphoratis levamen notabile afferentibus suasit tandem recentia Raphani rusticani folia, ad succum eliciendum parum contusa, instar cataplasmatis manui affectæ applicare, eo successu, ut quidem sub ali-

quot horarum inhæsione vix ferendum contraherent fœtorem, sed & postmodum novis semper substitutis in minimo digiti articulo ulcusculum excitarent, quod acre sensim & flavescens stillavit serum, subsequente mox & doloris remissione, & liberiore manus motu & spontanea tandem ulcusculi huius occlusione. Ancilla cum tumorem pedis Erysipelatodem incurreret summe tumentem & dolentem, jam ad colorem fuscum inclinanti Raphani rusticani recentia folia leviter contusa imposuit, prioribusque sensim excitatis alia substituit ex felicitate, ut brevi omnis dolor, rubor, tumor insensibiliter discuterentur. Sic ejusdem radices ischiaticis quoque impositas laudat Io. Theodorus Tabernæmontanus Obs. XC.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedium febrifugum in intermittentibus.

Dr. Conradus Peyerus ex cortice peruviano tenuissime trito cum extracto trifolii fibrini pilulas facit pisi magnitudine, quorum quinas intermissionis tempore cum vino propinat ter de die si tertiana, quater si fuerit quartana, donec paroxismus novus accesserit, eo finito jubet pergere ut ante. Pergendum donec paroxismi evanescant. Et tum adhuc m. & v. sumenda dosis pilularum, rursusque quolibet mane per

aliud

aliud octiduum. Nullus sic imminet recidivae metus. Ab initio re hortante emetica præmittit, tandemque diuretica, quod observaverit materiam heterogeneam sæpissime cum lotio evacuari. Trifolium fibrinum illi videtur aptissimum, quod eundem saporem, quem cortex, gustatu referat, neque tantopere ingratum sit, quam gentiana & centaurium. Obs. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Virtus olei Rorismarini.

Aliquis suadente D. Hannæo in immani ossis Coccygis dolore illud admodum proficuum expertus est, cum enim ante, quo se verteret, nesciret, illum tam feliciter sopivit, modo ter vel quater illitum, ut evanuerit quasi incantamento. Obs. CXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedia antiapoplectica.

Dr. Gabriel Clauderus duas fœminas restituit alternatim ac successive exhibendo Essentiam castorei volatilem, Essentiam alexipharmacam e sale fuliginis, liquorem cc. succinatum, sal volatile cc. & succini, cinnab. nativam fixatam succino mixtam. Elæosaccharo succini & extracto Theriacali linguæ impositis, non minus capite, nucha ac spina dorsi inunctis spiritu salviæ, rutæ, juniperi, salis armoniaci camphoratis, spiritu-

quot horarum inhæsione vix ferendum contraherent fœtorem, sed & postmodum novis semper substitutis in minimo digiti articulo ulcusculum excitarent, quod acre sensim & flavescens stillavit serum, subsequente mox & doloris remissione, & liberiore manus motu & spontanea tandem ulcusculi huius occlusione. Ancilla cum tumorem pedis Erysipelatodem incurreret summe tumentem & dolentem, jam ad colorem fuscum inclinanti Raphani rusticani recentia folia leviter contusa imposuit, prioribusque sensim excitatis alia substituit ex felicitate, ut brevi omnis dolor, rubor, tumor insensibiliter discuterentur. Sic ejusdem radices ischiaticis quoque impositas laudat Io. Theodorus Tabernæmontanus Obs. XC.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedium febrifugum in intermittentibus.

Dr. Conradus Peyerus ex cortice peruviano tenuissime trito cum extracto trifolii fibrini pilulas facit pisi magnitudine, quorum quinas intermissionis tempore cum vino propinat ter de die si tertiana, quater si fuerit quartana, donec paroxismus novus accesserit, eo finito jubet pergere ut ante. Pergendum donec paroxismi evanescant. Et tum adhuc m. & v. sumenda dosis pilularum, rursusque quolibet mane per

aliud

aliud octiduum. Nullus sic imminet recidivae metus. Ab initio re hortante emetica praemittit, tandemque diuretica, quod observaverit materiam heterogeneam saepissime cum lotio evacuari. Trifolium fibrinum illi videtur aptissimum, quod eundem saporem, quem cortex, gustatu referat, neque tantopere ingratum sit, quam gentiana & centaurium. Obs. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Virtus olei Rorismarini.

Aliquis suadente D. Hannaeo in immani ossis Coccygis dolore illud admodum proficuum expertus est, cum enim ante, quo se verteret, nesciret, illum tam feliciter sopivit, modo ter vel quater illitum, ut evanuerit quasi incantamento. Obs. CXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedia antiapoplectica.

Dr. Gabriel Clauderus duas foeminas restituit alternatim ac successive exhibendo Essentiam castorei volatilem, Essentiam alexipharmacam e sale fuliginis, liquorem cc. succinatum; sal volatile cc. & succini, cinnab. nativam fixatam succino mixtam. Elaeosaccharo succini & extracto Theriacali linguae impositis, non minus capite, nucha ac spina dorsi inunctis spiritu salviae, rutae, juniperi, salis armoniaci camphoratis, spiritu-

que salis armoniaci naribus admoto. Deinde post vires quodammodo reductas non omissa laxantia, repetita sudorifera, purificantia, ac balsamum massæ sanguineæ ordinarium reddentia v. g. Essentia Mumiæ aloëtica, Elixir Proprietatis alcal. Essentia terræ catechu, fonticulus etiam cruri inustus &c. Obs. CXXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Iliaca passio sanata.

Applicatus clyster, cum alvus non responderit.

℞. Flor. chamom. miss. herb. malv. parietar. ana mj.
Rad. alth. ℥j. castor. coloc. in pet. lig. à ℈j. inciset. contus. coq in s. q. aq. comm.
col. ℞. ℥viij. dissolve Elect. Hieræ pier. cum agaric. ℥j.
ol. fl. cham. ℥j. colocinth. ʒij.
☉. resin. ℈ij. m. pro clystere.

Ung. sequens, cui Clauderus multum tribuit, abdominis parti inferiori inungebatur.

℞. ungu. de arthanit. ℥j.
ol. diacolocinth. ℥iij m.

Die sequenti hæc ambo repetebantur. Internè vero pro suffocandis fermentationibus putridis atque vomitibus dabatur Elix. Propriet. alcalicum, Essentia mumiæ alcalica, Ess. aurant. Therical. opii. Pro roborandis spiri-

ſpiritibus & contra lypothimias exhibita Tinctura auri & corall. Clauderi & eius cinnabaris fixata, ac mixta Ebori coralliiſque uſtis, pulveri terræ catechu, mumiæ, lacti ſulphuris. Per talia interna, & externa aliquot diebus continuata ſymptomatum ceſſavit violentia, reconvaleſcentia ſucceſſive Deo benedicente, reduce. Obſ. CXLVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Egregia Cephalica in ſuturarum cranii diſcuſſione à Cephalalgia contumaci.

Curatio facta à Dr. Claudero per medicamenta interna & externa v. g. Eſſ. caſtor. vol. liq. c. c. ſuccin. ſal vol. oleoſ. ſuccin. quæ volatilia tamen cum incraſſantibus alternavit, ipſisque addidit Eſſ. opii, vel & ſucco hyoſciami deſpumatione purificato, per ſpir. verbenæ extracta. Aliis tamen palmam hic præripere obſervavit cinnabarina (antimon. & nativ.) ſuccin. cran. hum. dent. equi marin. ſpinas viperar. radic. pœon. cum modico laudan. opiat. mixta. Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Singultus in febri maligna.

Singultus die quarto ægrum corripuit exhibitus primum pulvis circa noctem è c. c. uſto, Mithridatio, laud. op. & miva cydoniorum in forma boli, extra ex ſtomachicis

machicis sacculus. Aliquoties inde quiescere visus mane atrociori conatu reversus est, tunc exhibiti pulveres è c.c. usto, terra sigill. bez. min. lap. prunell. & laud. op. cum camph. Tandem spec. diacret. Mynf. cum alexipharmacis & laudano sociatæ aliquoties propinatæ hunc in modum:

℞. spec. diacret. Mynf. ℈j. bezoar. mineral. lap. prun. ana ℈ß. laud. op. gr. ij. m.

exhib. c. emulf. dec. 2. ann. 2. obf. 62. præscripta. Regioni stomachi applicatum cataplasma ex fermento Theriaca & N. m. ita remisit sensim singultus, sed in singulos dies de laudani dosibus detractum. Obf. CLVI.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Liquor stiplicus.

℞. ⊖li. O. roch. phlegm. ⊖li ana ℔j. injiciantur in vitrum capacius, quod imponatur calori arenæ lento, usque dum media pars dicti phlegmatis evaporavit, residuum per ch. emporeticam filtretur, & reponatur in cellam pro crystallisatione. Liquor restitans decantetur in aliud vitrum, cui misceatur ol. vitrioli ʒj. quæ parum invicem digesta usui serventur. Ad gratiam liquori conciliandam torna solis tingere licebit.

Alœs vis ad Eustociam.

D. Wedelius ad difficilem partum remiscuit alœs socoter. aliquot grana pulveri ad par-

partum ex borrace, croco, cinnab. nat. ol. cinamomi succino, cum felicissimo & præsentaneo successu. Obs. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Secretum in Vertigine.

Est pulvis sciuri summe rubicundi & potius fæmellæ quam masculi ad pondus scutati quovis mane in vino seu cerevisia sumptus, maximè tamen hæc efficacia inest capiti & cerebro. In append. p. 202.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Globuli Bezoardici D. Bauschii.

℞. unic. mineral. terr. sigill. alb.
c. c. phil. calc. ana ℥iij.
♁. diaph. ℥j. terantur subtiliter, & cum mucilag. g. trag. alb. cum aq. scord. vel scorzon. facti. f. glob. in form. terr. sigill. turcicæ. dos. ℈j. ad ij. In app. p. 223.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Delirium ex contusione capitis.

Vena secta in pede. Propinata Essentia Travmatica cum Bezoardica, pulvere ad casum cum Bezoardico & cinnabarinis, impositis exterius sacculis ex beton. rosmar. salv. fl. lil. convall. ros. imposito Empl. de betonic. & stictico, cum linteaminibus concerptis intecto cranio. Obs. VII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Reme-

Remedia in ſuppreſſione urinæ octo dierum fruſtra ordinata.

Vinum alkek. cum ſpir. ſalis pro potu. Clyſteres & linimenta.

mane datæ ſucci rad. raphani comm. ℥iij. cum vini hiſpan. ℥ij. hora 9. ol. ſuccin. gt. xiv. hinc balneum ingreſſus herbis diureticis & emollientibus alteratum, à meridie ſucc. armoraciæ ℥ij. vin. hiſpan. ℥ij. hora 4. clyſter. Riverii. Altero mane exhibitum ſeq.

℞. Terebinth. ℥ß. vitell. ov. no. 1. ſacch. ℥ß. vini rhen. ℥iv. m. exacte in mortar. ſenſim affundendo vinum.

Veſperi hora 4.

℞. ſpir. ſalis armoniac. ſuccin. ʒß.
tartari ℈j.
Elix. juniper. ʒij. ſal. ſuccin. vol. gr. viij.
Aq. fænic. petroſ. ana ℥j. ſyr. d. alth. ℥ß. m.

ſeq. medicamento natura ſollicitata, ut ſaltem per alvum & renes urina moveretur.

℞. rad. pimpinell. petroſ. ana ℥ß.
flor. cyan. calcatripp.
herb. beton. veron. capill. ♀r. ana mß.
fol. ſenn. Rhab. agar. troch. ana ʒj.

Coq. in ſ. q. vin. alb. Franc. colat. ℥iiij. add. ſalis tartari ℈ij. ♎. ſulph. gr. xx. ter dejecit, unde remedium calculo albo notandum,

Reme-

dum, sed eo die nihil nisi cerevisiam calidam, in qua magna quantitas anisi incocta erat, cum butyro hausit. Item vinum Alkekengi.

Expirante virtute medicamenti urina iterum substitit, idcirco datus pulvis ex oc. 69. succin. alb. ana ʒß. cum ol. still. fœnic. gt. v. nihil fluxit. Ideo altero die iteratum auxilium laxativum, iterum urina fluxit, sed parcius, idcirco circa vesperam.

℞. rad. pimpinell. fol. sabin. sem. anis. ana ℥ß. macis ʒiß. coq. in s. q. vin. Franc. col. ℥iv. add. ♀r. ⊕ lat. ʒj. sed urina ad mortem usque substitit. Per totum morbi decursum cataplasma ex parietaria & cepis externè applicatum. Testae. ov. calc. ʒij. quoque exhibitæ. Item decoctum Foresti cum gt. xx. Terebinthinæ, sed omnia frustra. Observ. XXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Dolorosum oculi vulnus mucrone gladii inflictum curatum.

Dr. Eberhardus Gokelius ante omnia columbæ sanguinem sub ala per V. S. emanantem læso oculo calide immisit, posteaque tale collyrium sæpe tepide oculo instillandum, & extra etiam cum intinctis linteis applicandum ordinavit.

℞. Tut. ppt. aloes pulv. sief alb. Rhas. ana ℈ß.

aq.

aq. rosar. plantag. ana ℥ij. vini rubr. ℥j.
mucilag. sem. psyll. tragacanth. ana ʒj. m.

Externè supra oculum, quia lac muliebre recens mulctum calidumque haberi non poterat, seq. cataplasma ad dolorem leniendum, ac inflammationem compescendam inhibendamque applicavit.

℞. pomor. putrid. vel assator. dulc. ℥ij.
mucil. sem. psyll. ʒij.
farin. sem. lini ℥ß. op. crud. ℈j.
croc. or. gr. v. vitell. ov. q. s. m. f. catapl.
cum linteis calidis applicandum.

Horum usu dolor cum lympha stillicidio cessavit, inflammatio cohibita est, & vulnus coaluit. Quia verò oculi caligo cum nubecula aderat, seq. pilulas cephalicas ad rheumata oculi præcavenda præscripsit

℞. extr. pil. lucis. aurear. cochiar. ana ℈ß.
mag. jal. gr. v. m. f. c. aq. fænic. pil. n.
XXVII. una vice deglutiendæ.

Pone autem partis læsæ Emplastro vesicatorio Horstii vesica fuit excitata. Et ad nubeculam in oculo discutiendam seq. usa est.

℞. Tut. ppt. ʒß. margarit. ppt. ℈ß.
camph. vitriol. alb. ana gr. ij. sacch. cand.
alb. ʒj.

m. f. pulv. subtiliss. m. & v. oculo pisi magnitudine inspergendus, & absoluto hoc

℞. Pingu. Tithymall. pisc. (germanicè; Aschenschmaltz) ℈ij. fel. lucii pisc. ℈j.

m. f. pulv. subtiliss. m. & v. oculo pisi magnitudine inspergendus, & absoluto hoc

℞. pingu. Tithymall. pisc. (germanicè, Aschenschmaltz) ℈ij. fel. lucii pisc. ℈j. f. mixtura m. & v. lentis quantitate oculi cantho majori indenda.

Tandem non neglecta laudabili diæta seq. Trageam pro visus corroboratione assumpsit.

℞. sem. fænic. ʒvj. anis. ʒij. carvi ʒj. macis ℈ij. cubeb. cardamom. ana gr. xv. pulv. fl. euphras. ʒj. sacch. albiss. ℥ij. m. f. Tragea de die aliquoties, quantum cultri cuspide maiori capi potest, assumenda. His perfecte curata ancilla absque cicatricis macula. Obs. LV.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Mirum visus symptoma.

Dr. Hannemannus observavit in fœmina villica quod mane usque ad horam decimam perfecte videre legereque potuerit: Circa decimam vero visus caligine fuerit obductus, ut literæ solito majores et fractæ apparuerint.

Multis sine successu usa. Omnium optime profuit vesicatorium, quo fluenti optime vidit, recluso autem rediit caligo. Dedit ei Trageam ex cort. Winterano, costo, cassia caryophyllat. sem. fænic. fol. senn. diagridio, tartaro vitriolato &c. optime vidit,

quamdiu illa usa est. Suasit fontanellam, quandoquidem vesicatorium tam utile experta fuerit. Ille fontanellis multum in similibus morbis ; ut & catharro tribuit. Obs. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Febris singultuosa.

Dr. Hannemannus juveni rustico deliranti & agrypnia vexato & iam per sextiduum vehementissime singultienti iuxta methodum Lentilii præscripsit

1. ℞. specier. diacret. Myns. ʒj.
bez. miner. lap. prun. ana ʒß.
laud. op. gr. vj. m. f. p. divid. in 3 part. æq.
2. ℞. ferment. acerrimi ℥j. Theriac. ʒiij.
n. m. no. 1. M. f. catapl. sine igne cum ol. menth. ʒß. Detur in duplo.
3. ℞. sem. melon. ℥j. papav. alb. ʒj.
amygd. d. excort. N. xxx. m. f. l. a. Emulsio c. aq. scorzon. comp. ℥xiij. D. edulcoratum sacch. perl.

Eiusdem rustici patri singultuosa febri laboranti præscripsit :

1. ℞. Diasc. Fr. ℈jv. Ther. Cœl. gr. vj.
Lap. prun. ℈j. spec. diacret. M. ℈ij. m. f. l. a. bolus divid. in 3. part. æq.
2. Re. Aq. scorz. comp. ℥iij. acac. ℥iiß.
Sambuc. ℥ij.
♎. Sambuc. ℥j. Diasc. Fr. ʒv. m. detur.

3. ℞.

3. ℞. Sem. 4. fr. maj. exc. à ʒiij. papav.
alb. ʒij.
Amygdal. dulc. exc. No. xx. m. f. l.
a. Emulſ.
c. Aq. ſcorz. comp. ℥xij. edulc. ſacch.
perl.

Ambo Dei auxilio curati, cum matrem jam ante idem morbus necâſſet, qui ejus conſilio non uſa fuerat. Obſ. CXVIII.
* Eph. Dec. II. An. 5.

Elegantiſſima Remedia in contumaciſſima menſium obſtructione.

1. ℞. caſtor. opt. ʒj. myrrh. opt. ℈ij.
Sal. ſuccin. vol. fl. ſal. armon.
CC. vol. non depur. artemiſ. a. ʒij.
Croc. opt. ℈iiiß. Spir. vin. rectific. ℥viij.

Et infund. per hor. 38. in vitro opt. clauſo & pone in calida arena, poſt detur filtratum infuſum ſ. Oeffnungs-Tinctur.

2. ℞. Reſidui magmat. qv. eſt.
Pulv. ſabin. ℥ß. Chalyb. aperitiv. ʒiiß.
Cantharid. ℈ij. Conſerv. artemiſ. ℥j.
borrag. ℥iß.
Zingib. cond. ʒvij. Pulv Cinamom. ʒj.
brod. rad. zing. cond. qſ. Elæoſacch.
petroſel. ʒv.

M. f. Electuarium.

3. ℞. aloes luc. ʒj. pil. fætid. maj. G. armoniac.
myrrh. magiſt. chalyb. aperitiv. ana ʒij.

 caſtor.

castor. gr. x. scammon. gr. x.
ol. succin. ℈ß. sabin. gt. v. m. f. l. a. pil. pro ʒß. no. xv. cum aqua sabin. involvantur succino. Horum medicamentorum usu restituta est, cum jam ante multa adhibuisset sine successu. Obs. CXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Desperatus ascites curatus.

Ex ordinatione D. Hannæi miles gravissime asciticus Cyathum vino repletum, cui comæ absinthii & baccæ juniperi infusæ erant m. & v. quotidie hausit addendo quavis vice guttas viginti quinque Essentiæ alexipharmacæ Clauderi, descriptæ meth. bals. corp. hum. p. 192. ubi his paucis septimanis usus fuisset, evanuit auspicatissime ascites. Obs. CLXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedia in Gonorrhœa virulenta.

Dr. Hannæus quovis mane septem devorandas suasit è pilulis hisce Riverianis.

℞. gumm. arabic. tragac. succin. ppt. alumin. bol. arm. ana ʒj. pulv. misc. & cum syr. de ros. sicc. f. iul. N. 150, & quavis vespera ʒß. seq. pulveris in aqua Burs. pastoris.

℞. fl. ros. rubr. ʒj. Herb. menth. sicc. ʒiij. sem. lactuc. ʒij. agn. cast. rut. rad. ir. flor. corall.

corall. r. ppt. ſuccin. alb. ppt. hæmatit.
Mumiæ ana ʒj. ſacch. alb. ʒij.
inciſ. & contuſ. M. f. pulvis.

His medicamentis fluxus remiſit ſaltim interdiu, verum in malo contumaciori illi in mentem venit ordinare infuſum Cantharidum, cuius uſum in Gonorrhœa virulenta maxime commendavit Bartholinus, qui hoc deſcripſit hiſtor. anat. cent. 5. obſ. 82. p. 160. Scrupulo uni integrarum Cantharidum (ſic enim ſumendas iubet) pulveriſatis affundit ℥iv. ſpiritus vini, atque poſt aliquot dies per chartam bibulam colavit. Percolati cochlearia duo quatuordecim vini immiſcuit, & iuſſit, ut ex hac mixtura biberet primo die unum, altero bina, tertio & ſecuturis, quotidie tria cochlearia. Paruit cum tale felici ſucceſſu, ut ambo fuerint lætati: medicus de curatione proſpera, patiens de ſanitate deſiderata. Generoſum remedium eſt, nec recentem patietur inveteraſcere Gonorrhœam virulentam. Obſ. CLXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedia Antiphthiſica.

Magnam merentur laudem ſequentia, quæ recenſet D. Clauderus.

Agmen ducit aqua antiphthiſica egregia Epiphanii Ferdinandi vel ideo cedro digniſſima, cum ſanguinis acrimoniam mire dulcificet, purificet, confortet, attenuet, hu-

mectet, nutriat, consolidet. Eam describit in suis obs. histor. 20. quam tamen ob climatis diversitatem, scorbutum, quodammodo mutavit.

℞. sang. è porcello rec. decollato ℔iiij.
Terebinth. ven. liquir. ras. ana ℔j.
summ. pini mense Aprili vel Majo decerpta r. m. iij.
Flor. bellid. rubr. mij.
alb. mjv.
Micæ pan. tritic. rec. coct. ℔j.

Mixta destillentur in vase vitreo. Dos. est una vel altera uncia. Huic aquæ efficacia neutiquam cedit Tinct. è vitriolo martis & sacch. Saturni, antihect. Poter. è regulo antim. & stanno compositum maximi est solatii & operationis remedium, præprimis si portiuncula pulveris anodyni misceatur.

Non minus egregiam præstat operam radix aronis aliquoties Tinctura fl. bellidis & papaveris err. impraegnata & exsiccata pro roborando pulmone acrimonia hectico-phthisica læso, præsertim ubi stomachus male coquens usu aliorum refrigerantium & præcipitantium vires perdidit necessarias. Sperma ceti cum lacte sulphuris variis indicationibus quoque satisfacit, ut & potus tepidus lactis humani, asinini, caprini.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Strepitus ossium curatio.

Dr. Mercklinus fæminam essentia pini sylv.

ſylv. cum ſpiritu cochlear. parat. & ſpiritu trifol. fibrin. mixta, nec non Electuar. antiſcorb. Guldenkle, tum externis, & quidem præcipue balneo ex aqua dulci parato ſimilibusque herbis nempe beccabunga, naſturtio, fumaria, cochlear. acetoſ. numular. &c. alterato integræ ſanitati reſtituit. Obſerv. CCXLII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Febrifugum certiſſimum.

℞. ♁. crud. opt. ☉. ana ℔ß. ⊖. commun. ℥iv. cryſtalli tartari ℥iij. M.

Huius ℞. ℥j. pro menſura vini alb. decoquendo decenter. D. Emanuel König. Obſerv. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Odontalgicum.

Dr. Clauderus præ aliis feliciter pugnavit Tinctura ſulphuris vitrioli, quæ ex cap. mort. vitriol. ſumme edulcorato, ſpiritu ſal. & vini paratur, dum 40. eiusdem guttæ aquæ appropriatæ inſtillantur ac loco gargariſmi adhibentur. Hæc enim diverſis indicationibus ſatisfacit, & ob ſulphur vitrioli anodynum huncce, ut & capitis dolorem ſimul interne ſumpta miraculoſe ſedat. Laudem ſuam non minus merentur omnia alcalia, v. g. ſpiritus ſalis armoniaci volatilis. Eſſentia Clauderi è ſale fuliginis, mumiæ alcali-

ca, quibus ut plurimum feliciter miſcetur portiuncula Eſſ. opii, vel ex extracto hyoſciami correcto paratæ. Tinctura laccæ Mynſ. optatum quoque communicat effectum. Alii gingivis illinunt aquam cæruleam, quæ paratur, dum ſali armoniaco pulveriſato in cupreo vaſe ſuperfunditur aqua ſalviæ vel ſimilis. Obſ. CXCII.

* Ephem. Dec. 2. An. 5.

Delirium Melancholicum.

D. Petrus Rommelius ſuaſit ut pediluvio ex roſis, capitibus papaverinis & foliis ſalicis parato, aliquoties in die uteretur, quod tam bene ceſſit, ut ſomno adveniente bidui ſpacio omnia gravia ſymptomata remiſerint, planeque evanuerint, & patiens brevi convaluerit. Obſ. CXLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Viliſſimum Hydropis remedium.

Ex conſilio D. Balthaſaris Glaſſii Archiatri Saxo-Gothani quidam perfecte hydropicus ex fermento, aceto & ſale cataplaſma fecit, idque plantis pedum quotidie recens impoſuit, ac loco potus ordinarii decoctum ſeri lactis bibit, aliquando etiam crudas rapas comedit, inprimis vero ex baccis cynosbati unà cum arillis contuſis decoctum ſibi paravit, idque frequentius uſurpavit, & intra ſex ſeptimanas integre convaluit.

valuit. D. Paullini in appendicis. Observ. XCIX. pag. 62.

*Eph. Dec. 2 An. 5.

Psora scorbutica, sive scabies crustosa sicca.

D. Paullini primo præscripsit vinum digerens.

℞. rad. helen. polypod. q.v. raph. rustican. angelic. cichor. ana ℥ij.
fol. agrimon. trifol. fibr. cochlear. fumar. rut. murar. cuscut. salv. chelidon. m. ana mß.
sem. nasturt. hort. anis. cochlear. ana ℥iß.
summ. centaur. min. absinth. nostr. a. p. ij.
flor. bugloss. p. ij.
bacc. juniper. ℥vj.
n. m. gal. m. ana ℥j.
incis. & contus. d. ad ch. Dos. quotidie bis ℥iv. instillando cuilibet gt. xij. spir. sal. armon.

Postea expulit humores per epicrasin, potionibus, pilulis, ἄνω καὶ κάτω, etiam diaphoreticis, inprimis decocto L. Guajaci, tandem in balneum deduxit ita confectum.

℞. rad. lapath. acut. bryon. helen.
herb. scab. fumar. veronic. salv. chelidon. m. parietar. malv.
flor. chamom. melilot.
tartar. crud.

Exeuntem unxit seq. unguento.

℞. pulv. aristol. long. rad. alth. ana ℥j.
lapath. acuth. ℥ß. fl. ♁r. ℈j. terebinth. ℥ß.

lithargir. acet. rosaç. prius bene dilut. ʒß. ol. rosar. ʒiij. salv. ʒß. caryophyll. ℈ß. aq. rosar. & ceræ ana qs. f. unguentum.

Dato denique confortante in forma Electuarii cum regimine diætæ generosissimum virum dimisit pulchre valentem. l.c. Observ. CIII. p. 66.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Chlorosis deplorata cum suppressione mensium.

Dr. Paullini ad humores viscidos & acido-pituitosos præparandos præscripsit vinum medicatum unde pedum tumor statim remisit, appetitus rediit & color faciei magis redditus floridus. Interposuit purgantia per vices repetita sub forma pil. pulv. potiuncularum. Corpore demum recte evacuato menses provocavit balneo, in quo umbilicotenus sedebat trtbus diebus ante consuetum mensium fluxum mane jejuno stomacho per horulam.

℞. rad. bryon. lil. alb. alth. ana ℥j. aristolch. rot. ℥ß.
herb. sabin. artemis. sal.
origan. puleg. matricar. mercurial. ana mß.
fl. cheir. chamom. ana mj.
bacc. laur. juniper. ana ℥j.
sem. lin. fæn. gr. ana ℥ß. anis. ʒvj.

à balneo inunxit ventrem seq. unguento.

℞. ol.

℞. ol. cham. lil. alb. amygd. d. ana ℥iij.
pulv. sabin. aristol. rot. ana ℈ij.
styrac. cal. ℥j. ceræ q. s. pro unguento.

Quo facto tribus simul auroris ante fluxum ordinarium devorabat fermenti veteris acerrimi ad qv. nucis avellanæ, cui aliquid pulv. myrrh. & fol. dictamn. albi cum sacch. admixt. optato cum successu, sic binos intra menses curata. Obs. CIV.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedium Contracturæ.

Filia biennis totali pedum contractura laborans ita ut minime eos movere posset, in balneum vaporosum ex semine graminis confectum crebrius descendit, exque semine postea exsiccato suffitum paravit ac perfecte convaluit. Alius vir primarius omnino contractus cunctis incassum tentatis eodem remedio fauste & integre restitutus est. D. Paullini in variis contracturis hoc remedium bono cum successu deprehendit, ideoque plebæiis & pauperculis ultro commendavit. l. c. Obs. CXVIII. p. 72.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedium singultus in febribus malignis.

D. Paullini implevit sacculum fol. card. ben. menth. cr. absinth. flor. cent. min. salv. bacc. iuniper. &c. & coct. in aqua impo-

imposuit ventriculo calide optatissimo cum successu. Eodem simplicissimo remedio fœminam, cui sudores frigidi ad quartum usque diem manantes, vires prorsus attritæ, vigiliæ perpetuæ & molestissimus singultus triduanus vix salutis indicium amplius spondebant, feliciter servavit. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Essentia contra vermes Scharffii.

℞. herb. abrot. scord. tanacet. ana mj.
rad. dictamn. filic. zeodar. ana ℥ß.
flor. cent. min. mj. persic. p. ij.
musc. corallin. ℥iß.
sem. santon. coriandr. ana ʒvj.
bacc. junip. ℥ij. myrrh. opt. Theriac. And. ana ℥ß.

Conc. & contus. infunde s. q. spir. juniper. rectif. Tinctum quod est separetur, & novus spir. affundatur, coniunctis liquoribus add. spir. c. c. sale vol. imprægnat. ℥ij.

M. S. Essenz wider die Würme. in append. 182.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Antipestilentiale remedium.

In sævissima peste, quæ totam vastabat Angliam, nil magis profuit, quam sequens pulvis, quem ob salutem publicam ultro communicat D. Paullini.

℞. flor. sulph. ℥ß. lact. sulph. ʒij.
sulph. antimon. aurat. ℈ij.

bufon.

bufon. ad color. ciner. calc. ℥iij.
(vel eorum loco sal fix. bufon. ℥ij.)
c. c. phil. calc. ℥vj. corall. r.
terr. lemn. sigill. ana ℥iß.
ambr. gryſ. ℈j. rad. zed. zingib. albiſſ. à ℥iß.
ol. cinamom ℈j. ſal. ſuccin. vol. ℈ij.
M. f. l. a. pulv. ſerv. in vitro.
l. c. Obſerv. XLVII. p. 31.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Cura ſterilitatis.

Poſt purgationem cum crem. tart. diagridio acuato, ad ipſum uterum remedia directa, & primum quidem adhibita peſſaria.

℞. ſpec. hier. picr. bened. laxat. ana ℥j.
pulp. coloc. agar. troch. ana ℥ß.
ſpic. nard. ſem. nigell. rom. ſalv. f. ſabin. ana ℥j.

Incorp. cum mell. anthoſ. & f. peſſar. incluſ. panno ſerico. Num. X. uno hora XI. veſpertina applicato & poſt ſeptem horas remoto. Crocea colluvies induſium hic inde tinxit, ideo in hoc deducta eſt balneum.

℞. rad. helen. ariſt. leviſt. pimpinell. ana ℥iv.
fol. artemiſ. origan. meliſſ. ana mjv.
beton. majoran. menth. ſalv. ana mij.
bacc. iuniper. laur. ana ℥i. coq. pro ſemicupio.

in quo omni veſperi ſedit umbilico tenus

per

per horam, in exitu lectum petiit, iniectis ℥iij. huius Clysteris in uterum.

℞. fol. abſ. ſalv. artemiſ. branc. urſin. rut.
ana miß.
ſpec. hier. picr. agar. albiſſ. troch. d.
myrrh. ana ℥ß.
zingib. myrrh. el. ana ℈i.
coq. in vin. alb. & aqua font. ana ℔iß. ad ij.
in colat. diſſolv.
elect. diacatholic. ℥ij. f. clyſt.

Quo etiam interdum utebatur mane. Hoc clyſma reiectum aut peſſarium remotum flatus cum murmure & ſibilo erumpentes eduxit. Tum inſtantibus menſibus ad dies aliquot pauſa facta, poſtea ſemicupium ſupradictum in inſeſſum mutatum retentis iisdem ſpeciebus. Sudavit egregie, madore abſterſo repetiit lectum, huncque ſacculum per hor. calid. retinuit.

℞. ſumm. artemiſ. menth. ana miij.
meliſſ. origan. ſaturei. ana mj.
bacc. laur. iuniper. ana ℥iii.
fl. ſalv. p. ii ſem. carvi. fœnic. ana ℥ß.
f. ſacculus in vino calefaciendus.

Interdum mane ℥iv. huius vini ſumpſit.

℞. abſ. vulg. Mj. card. ben. hyſſop. ſalv. à mß.
fol. ſenn. alex. ℥i. ſoldanell. ℥ß.
rhab. opt. agar. alb. cinam. zingib. ana ℥i.
f. ſacculus in ſ. q. vin. rhen. ſuſpendendus.

Poſt menſtruam purgationem hoc clyſtere uterus roboratus.

℞. rad.

℞. rad. arist. rot. ℥ß. lign. aloes ʒiii.
nuc. cupress. rad. cyper. ana ʒii.
calam. ar. ʒi.
fol. dict. cret. saturei. myrt. ana mj.
salv. p. i.
myrrh. el. styrac. calam. benz. ana ʒiiß.
fl. anth. maioran. stæch. ar. ana p. i.
coq. in spir. vin. alb. generos. in colat. ℔iß.
dissolv. troch. de alipt. mosch. ʒij.
ambr. gr. mosch. ana gr. vii. zibet. gr. v.
f. iniectio in uterum singulis vicibus ℥iij.
post huius usum suffumigebatur hoc suffitu.

℞. myrrh. opt. thur. mascul. lign. aloes.
styrac. cal. cinamom. caryophyll. ana ℥ß.
f. suffumig.

Deinde regionem uteri tam in antica quam postica parte inunxit hoc linimento:

℞. ol. cheir. ℥ß.
still. majoran. ℈j. caryoph. salv. ana gt. v.
N. M. expr. ʒi. styr. liquid. ʒij.
mosch. zibeth. ana gr. vj. f. c. s. q. ceræ liniment.

superimposito hoc Emplastro.

℞. Empl. matrical. ℥i.
styrac. liquid. gum. carann. ana ʒij.
gall. mosch. ʒß.
ol. st. salv. caryoph. ana gt. VI. Nuc. mosch. expr. ʒi.

c. ol. cheir. f. Empl. duo. alterum rotundum alterum quadratum, illud pectini hoc coxæ admo-

admovendum. Dum hæc fiebant, quotidie assumebat castan. magnit. de elect. diasatyr.

℞. rad. ering. cond. satyr. ana ℥i.
zingib. in ind. cond. ℥ß.
conf. fl. salv. ʒvj. nucl. pin. avell. pist. à ʒv.
n. m. sacch. cond. no. 1.
sem. eruc. ammeos, past. sylv. ana ʒii.
matric. lepor. ppt. ras. ebor. ana ʒi.
conf. alkerm. ʒiij. spec. diambr. diamosch. d. ana ʒiß.
ambra gr. ʒß c. syr. de cond. cort. citr. q. s. f. El.

Hauriebat insuper 2. cochl. seq. aquæ contra sterilitatem.

℞. caryoph. cinamom. cubeb. ana ℥i. galang. macis.
N. M. piper. long. ana ℥i. fl. salv. mj.
sem. amm. sesel. zedoar. ana mß. gr. junip. ʒij.
vin. rhen. aq. meliss. ana q. s.

Stent in digest. 6 noct. tunc distill. Corroboratus postea stomachus sale abs. pulv. stomach. myns. & elect de bacc. juniperi. Sic dimissa & viro conjuncta est. in app. Obs. LXXVI.

* Eph. Dec 2. An. 5.

Calculus vesicæ.

Fœminæ omnimodam urinæ suppressionem cum immanissimo dolore patient

ex

ex lapide vesicæ D. Clauderus ordinavit balneum ex emollientibus & antinephriticis. Pulverem ex operculis cochlear. calcinatis oc. 69. ⊖ fimi columb. addito grano uno vel altero opii cum ♤ præparat. pro aliquot præbiis. It. Essentiam ex essentia lumbr. terrestr. cum spiritu proprio, spiritu fl. acac. salis armoniaci vol. & Tinctura anodyna remixtam. De his una vel altera dosi alternatim sumpta inopinato ingentis ponderis calculum excrevit. vid. Obs. Ephemerid. CXCVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Vulnus capitis per duram menyngem penetrans.

Ex ordinatione D. Maur. Hoffmanni decoct. & Ess. traumatica vulnerato subinde propinabatur. Vulneri indebatur digestivum.

℞. ol. rosac. ℥j. vitell. ov. no. 1.
Terebinth. in aq. betonic. & salv. lot. ʒiij.
G. Elemi in ol. ros. super ignem lentum dissol. & colat. ʒiß.
Thur. croc. ana ℈ß. m. f. digestiv.

Exterius vulneris confinia ol. rosac. ac violaceo inungebantur. Læso capiti Empl. d. beton. applicabatur. Sacculus denique beton. veron. salv. chærefol. plantag. fl. chamom. melitot. samb. ros. rubr. hyperic. sum-

mit. rorismar. &c. repletus, vino rubello oligophoro calido immersus ac expressus pro fomento blando superimponebatur. Observ. Eph. CCVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Luis venereæ cura sine salivatione.

Mercurius dulcis rite præparatus, alternisque diebus in exigua quantitate ad tempus aliquod usurpatus in chronicis nonnullis morbis multum præstat. D. Albrecht testatur huius minutiori dosi exhibiti beneficio absque insequente salivatione se luem veneream feliciter profligasse. Totum artificium in quantitatis debita imminutione medicaminisque certis diebus repetitione consistere expertus est. Obs. XVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pædarthrocacis cura.

Ex ordinatione D. Io. Acoluthi agmen ducente purgante (quo solo mature exhibito omnem præcaveri potuisse morbum probabile) antimonialia cinnabarinis juncta exhibebantur, thermis artificialibus ex sulphure & calce viva paratis bis de die puella 12 annorum insidebat, iisque ulcera exacte eluebantur. Emplastra & unguenta erant eadem, quæ Ephemeridium anno adducta, nisi quod diaphoretico Mynsichti magneticum Salæ & cum oleo destillato tartari

tari malaxatio accederet. His quatuor ſeptimanarum ſpacio adeo felices facti ſunt progreſſus ut ulcera quædam omnino clauſa fuerint, cœtera laudabile pus fuderint, & tumores notabiliter decreverint, ſed paupercula ob cauſas allegatas curam non abſolvit. Cum alio undecim annorum puero remediis ſuperioribus pertinaci morbo illudentibus ſeq. curam inſtituit & omni alio potu ad tempus interdicto præſcripſit decoctum.

℞. carn. viperin. exicc. ℥ij.
rad. chin. ponderoſ. bardan. ſarſap. à ℥iß.
raſ. l. ſ. ʒvj. ſaſſafr. ℥ß. herb. fumar. miß.
epatic. nob. fragar. ana mß.
rad. helleb. n. ℥ß. fol. ſenn. ſ. st. ʒiij.
ſal. ♀r. ʒj. inciſ. & contuſ. macerat. in aqua comm. ℔ix. per diem & noctem, poſt coctis ad med. colat. & c. ſ. q. ſyr. d. cichor. edulcor.

Mane & à meridie bibit ad uncias 3. vel 4. & ſolio aquæ decoctionis ſaponis veneti cum herbis nervinis & emollientibus inſidere juſſit, ordinato pro bochetо decocto ex prioris remanentia reſultante paſſulis & rad. glycirrhiz. pro more gratiore reddito. Aqua extracti artus Empl. de ran. Vigon. cum mercurio primo ſimplici, mox duplicato, & triplicato, tandem quadruplicato excipiebantur. Per hæc membris omnibus redibat motus tumoribus diſcuſſis exceptis genubus, quorum durioribus concretis cum

mercurium nimia viſciditate prædicti Empl. irretitum non ſufficere judicaſſet, laxiori maſſæ eundem ſociavit, nimirum Empl. de Hyoſciamo Ludovici, cujus uncias duas mercurii drachmis ſex impraegnavit, & nervinis oleis deſtillatis malaxavit. Quod brevi nodos gordios ſolvit, puerumque compedibus liberatum ad familiares huic ætati ſaltationes dimiſit. Obſ. XXII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Grave Delirium.

Dr. Acoluthus Spir. c. c. rectificatiſſimum quovis bihorio ad 60. guttas cum mixtura Analeptica infundere juſſit, unde mox furioſis acceſſibus frænum injiciebatur eodemque per diem aliquoties repetito facilior reſpiratio, faciei detumeſcentia & mentis præſentia ſuccedebant. Tum adſtantes per noctem totam nihil eius exhibuerunt, unde mane eadem rerum facies, ad priſtinum igitur reverſum eſt præſidium, quo intra biduum reſtitutum. vid. Obſ. XXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pomum Helleboratum Heurnii.

Hoc certum remedium adverſus contumaciſſimam febrem quartanam appellat D. Emanuel Königius, ita Heurnius præparare docet meth. ad prax. med. p. 429.

Pomum

Pomum radicibus Helleb. nigri ad ℨß. & aliquot caryophyllis transfigitur, foculo ſub cineribus coquitur, Helleboroque abjecto pomum eſitandum offertur. Tale ante ſeptennium quartanario omniſaria remedia incaſſum aſſumenti ſuaſum, qui decenter inde purgatus mox convaluit. Helleborum nigrum Ettmüllerus ut ſingulare quid in morbis chronicis hypochondriacis, melancholicis & pathematibus ex menſium defectu collaudat. Ejus extractum nulla vi purgandi amplius præditum potentiſſimum in vertigine, hemicrania cum aloe lota in pilulis remedium. Sic autem paratur.

℞. cort. rec. rad. helleb. n. q. u. affuſa aqua pluvia deſtilla per alemb. in B. M. ad abſtractionem fere omnis aquæ. Hanc poſtmodum addito parum cremor. tartari fermentationi committe, uſque dum deferbuerint, & ſic altera deſtillatione ſpiritum dabunt acrem, in quo vim catarcticam reperies, reſiduas autem radices leni calore agitando exicca & pulveriſa, ex quibus poſtea per ſpiritus vini repetitas affuſiones extractum confice, à quo etiam aliquoties ſpiritus vini cohobandus eſt, uſque dum eadem dulcedine ab eo abſtrahatur qua affuſus eſt, & ſic extractum habebis nulla amplius vi purgante præditum, niſi temerarie.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Remedium Tackii antiphthiſicum.

℞. fol. helleb. n. circa ſolſtitium æſtivale collect. ℥v. macis ʒj. Q. Eſſ. antimonii vel aur. perlar. croc. meliſſ. chelidon. ana ℥v. ſacch. in aq. chelidon. meliſſ. & ſpir. roris majalis ſolut. triplum ad omnia M. f. l. a. electuar. Hoc remedium conſervationis ad duas vel tres ætates Paracelſus d. vita long. commendat. Obſ. XXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Quartana duplex.

Matrona nobilis quatuor medicorum methodo uſa, & cinnabarinis, præcipitantibus & ſpiritu ſalis armoniaci ad nauſeam uſque per ſex menſes uſurpatis liberari non potuit. D. Daniel Crugerus ſequentia ordinavit.

℞. rad. gentian. ʒj.
herb. card. ben. chamædr. cent. min. abſ. affund. vini Franc. ℔iv. vel q. ſ. ſtent. à M. j. in infuſione per noctem loco calido. De colat. bibit ſingulis diebus mane ʒij. vel iv. die vero quarto apyrexias (unum enim ſaltem diem à febre vacuum habebat) ſumpſit de vino ſeq. ʒiij.

℞. rad. polypod. qv. rec. ʒß. fænicul.
ruſc. aſparag. ana ʒij.
herb. abſ. cuſcut. agrimon. ceterach.
adiant utr. chamædr. cent. min. à mß.
fol.

fol.ſenn. ſ.ſt. ʒx. agar. troch. rhab. ana ʒiij.
cyſtall. tart. ʒij.

His communibus quotidie uſurpatis degeneravit febris in ſimplicem quartanam poſt 4. ſeptimanas, cum lien & venter detumeſceret. Continuavit hæc medicamenta, poſt ſex ſeptimanas menſtrua redierunt. His finitis hoc Euporiſton bis exhibuit.

℞. ſummit. centaur. min. p. ij.
cort. chin. d. chin. ʒij. infund. per noct. mane de colatura ℥iiiß. exhib. & febris plane emanſit.

Alias ſeq. remedium 30 thaleris venditum.

℞. ſtercus anſerinum qv. pl. affund. ſuccum card. ben. qſ. deſtilla per alemb. deſtillatum ſuper aliud ſtercus fundi poteſt, & reiterari deſtillatio, ut ſatis ſalis volatilis evehat. Eſt aqua valde penetrans. Si menſe Majo vel Julii huius finem colligatur, penetrantior evadit aqua. Huius dantur ℥ij. vel iij. duabus horis ante paroxiſmum cum ſudore aliquoties repetenda. Nec dubitandum in tertiana, ictero & aliis morbis hanc aquam fore proficuam, ſed præmitti debet per purgationem corporis præparatio. Sed qui remedium vendidit, ſaltem infuſum ſtercoris anſerini in vino cum expreſſione adhibuit, ſed efficacius per deſtillationem eſt repertum. Stercus quoque porci maris per aliquot horas in ſpiritu vini Rhenani infuſum,

inde colatum & expressum, postea ad duo vel tria cochlearia adhibitum, si corpore præparato exhibetur plerumque una vice per sudorem materiam febrilem expellit, sin vero, febrem ad quatuor septimanas differt. Est arcanum Monachi Dominicani Tremoriensis. vid. Obs. XL.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Experimentum certum in Epilepsia.

Hoc D. Crugeri est, quod hactenus cum proximi emolumento adhibuit.

℞. crystalli fossilis ppt. ʒj. corall. r. ℈ij. marg. or. ppt. ℈j. smaragd. ppt. ʒß. m. f. pulv.

Cujus media pars est una dosis in aqua Tarax. pulverem hunc in hoc puerorum affectu sæpius comprobavit & per duas septimanas singulis diebus ℈j. dedit. In inveterato morbo purgationem tum in infantibus tum adultis præmisit & in curatione repetiit, extra paroxismum hunc pulverem exhibuit, in paroxismo autem radicis valerianæ pulverem, aliquando oleum destillatum succini, vel catelli fel, vel sine his pulverem præfatum. Fuse probat cinnabarim vel nativam vel antimonialem non esse antiepilepticum. Obs. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Arca-

Arcanum C. calculum D. Timæi.

Dr. Crugerus bis in uſum cum levamine revocavit. Proſtat in ejus Epiſtolis l. 3. Epiſt. 32.

℞. Nenaſivæ viridis, id eſt, anſerinæ Kalendis Maji ante ortum ſolis collectæ m. viij. Lecaſe viridis, id eſt ſecale mjv. exprime ſuccum. add. vini rubr. ad p. o. m. & filtra. Exhibe quotannis primo, ſecundo & tertio die Maji in aurora uncias ſeptem purgato prius corpore. Ratio huius experimenti eſt ſal volatile roris majalis, unde ante ſolis ortum collectio inſtituenda, ne à ſole abſumatur. Obſ. XLIV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Remedium deſperatæ Diarrhœæ.

In filia 4. annorum. Exhibitus ſemel eſt pulvis rhab. ad ℈j. Item pulveres ex terr. lemn. corall. c.c. uſt. ſmaragd. ppt. His deiectiones meliores apparuerunt, non in totum ceſſarunt. Tandem hoc remedio generoſo, & efficaciſſimo in integrum reſtituta eſt.

℞. corall. r. ℥iij. affund. ſucc. citri ad eminent. 4. digitor. ſtent in m. b. ad dies 4. colatura detur. De hoc remedio ſumpſit mane cochl. j. cum pauco ſacch. & hora 5. pomeridiana iterum cochlear magnum à ʒvj. ad ℥j. fere. Hoc remedium proponit River.

in observ. suis. Et certe hæc solutio majoris est efficaciæ quam coralliorum Tinctura. Remedium hoc cum syrupo de corall. coincidit, nisi quod ob additionem sacchari & gratior sit, & diuturniorem asservationem sustineat. Ceteroquin in fluxu hepatico dysenterico & lienterico à Jos. Quercet. in Pharm. dogmat. restit. l. 1. c. 12. egregie commendatur. Obs. XLV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Infantum à partu difficili quasi emortuum in vitam restituendi methodus.

Si obstetrix tribus vicibus papillam sinistram puelli, fædati licet impuritate uterina, valide sugat, tertia vice motus in abdomine & veluti flatulentia se exerit cum accessu vitæ. Digna est hæc observatio, ut omnibus obstetricibus notificetur. Hanc Ephemerid. anno 5. Decur. 2. Observ. 121. commnnicat Hannemannus; & hic repetitur Obs. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Cephalalgia crudelis ex turgescentia menstruorum.

Dr. Bernardus Valentini vesicatorium applicavit, & cataplasma ex fermento cum sinapi & succino. Et omni vespera tempore decubitus propinavit 12 ad 15 guttas

tas spiritus salis armoniaci, in quo laudanum opiat. solutum. Manè vero aperientibus, inprimis martialibus & infuso antiscorbutico instituit. Circa novilunium suffimigium ex sulphure aurato antimonii præscripsit, cum v. s., & hac ratione perfectissime convaluit. Obs. LXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Lepidium antiscorbuticum Euporistum.

Commendet D. Wedelius ad scorbutum frigidum & scribit optimum & facillimum assumendi modum esse, si pani butyro illito superstrata folia recentia lota prius masticentur & assumantur, uti germanis alias solenne est eodem pacto foliis rutæ recentibus uti. Omnis ita conticescit acrimonia & edulium medicamentosum gratum assumptum effectus edit optatos. Ex eo spiritus elicitur ad instar spiritus cochleariæ, inprimis ex horum combinatione, raphani rusticani rasura, nasturt. aq. sedo minori, radice ari, trifolii fibrini &c. compositus spiritus antiscorbuticus. Obs. LXXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Spiritus & sal volatile lumbric. terrestrium.

In arthritide vaga scorbutica præter alia remedia antiscorbutica, martialia, diapho-

phoretica, cinnabarina, anodyna, D. Wedelius illinivit carpo dolenti ſpiritum lumbricorum volatilem, & ſtatim conquievit dolor, cumque vagabundo modo repeteret circa articulos alios, quoties applicatus idem, ſimilis eſt ſecutus effectus, brevi poſt abacto penitus malo. Poteſt etiam miſceri cum ſpiritu formicarum, cochlearia, articulari ad extra, c. c. ſalis armoniaci, eſſ. caſtor. &c. hæc ſane topica nervina & roborantia omnia ſunt optima, & ſæpius probata, modo v. ſ. & purgatio accedat, & proba obſervatur diæta. Via ſicca lumbrici terreſtres menſibus æſtivis tempore pluvio in copia collecti, abluti cum vino, & in aëre libero exſiccati ex retorta per arenam ſpiritum & ſal volatile efficaciſſimum largiuntur.

Elutriari idem affuſa aqua ſimplici vel ſpiritu vini poteſt, & cum ſpiritu rectificatione maritari pro uſu cephalico, nervino, epileptico, anti-ſcorbutico, antiparalytico, arthritico ſingulari. Obſ. XC.

* **Eph. Dec. 2. An. 6.**

Melancholicus ſanatus.

Dr. Georg. Hannæus in juvene 19 annorum curationem à V.S. exorſus hos pulveres matutinos & mixturam veſpertinam cochleatim aſſumendam præſcripſit.

℞. ſpec.

℞. ſpec. lætif. Gal. compl. ʒß.
⊖l. martiſ. oc. 69. ppt. crem. ♀. à ʒj. m. f. p. divid. in part. XI.

℞. aq. fumar. lactuc. ana ℥iv. pœon. ℥ij. m. d. in vitro pro vehiculo pulverum.

℞. Tinct. ſuccin. caſtor. ſpir. ſal. armon. à ʒß.
aq. fumar. vin. roriſmar. ana ℥ij.
ſyr. cinam. ℥ß. m. d. ſ. mixtura veſpertina.

Unde belle vividi redditi ſunt una cum ſanguine ſpiritus. Ab his pervenit ad purgantia, quibus fruſtra ſollicitamus melancholicorum alvum niſi mitigatis prius humoribus. Adiunxit poſtea confortantia. Agmen medicamentorum clauſit hæc mixtura cephalica.

℞. Eſſ. hyperici, fumar. ana ℥j.
croc. or. ʒß.
ſpir. ſal. armoniaci ʒiß. m.

Cujus guttas 15. m. & v. in vino Roriſmarini ſorbillavit. His cum uſus fuiſſet medicaminibus, recte valuit & pulchre ſapuit. Obſ. CXXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Quartana pediluvio ſanata.

Dr. Sophron. Kozack tract. de ſale c. 10. ſect. 12. p. 54. profitetur omnia ſymptomata febrilia mire abbreviari, ſi hora una alterave ante acceſſionem pedes febricitantis in lixivium tepidum immergantur, in

eoque

eoque custodiantur. Hacque methodo plures quartanas difficiles à se curatas fuisse, celebrata pariter v. s. perhibet. Huius vestigia secutus D. Hagendornius pediluvium ex herbis quibusdam antifebriticis cum alumine, sale &c. in lixivio communi coquendis diebus intercalaribus circa vesperam, diebus autem paroxismi instante mox rigore usurpandum quartanario tertium paroxismum passo declinante autumno præscripsit, quod talis fuit energiæ, ut intra octiduum penitus cessarit febris, secuto semper à pediluvii huius usu sudore copioso. Idem se cum successu quoque aliquoties fecisse, pedes nempe in rigoris accessione, in lixivium calidum immittendo, affirmat Dr. Wedelius in Pharm. Acroamat. l. 3. sect. 2. c. 7. p. 352. Obs. CXLIV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Massa pilularum Rufi odontalgica.

Hæ pilulæ hanc habent virtutem, ut dolores dentium etiam acerbissimos mire sopiant. Utendi autem modus hic est: solvuntur aliquot pilulæ vel certa pars massæ in aceto vini, liquor solutus cum gossypio denti doloroso applicatur, unde quantocius, levamen non exiguum percipitur, experimento tum in aliis, tum in me ipso, inquit D. Hagendornius, plus vice simplici facto. Et hæc massa ingreditur quoque massam illam

lam Odontalgicam à D. de Bernitz in fasciculo 2 med. singularium tit. 10. p. 77. ann. sexto Ephemerid. germ. annexo consignatam, quæ sic componitur.

℞. vitriol. ust. ʒj. op. corr. ℈ij. cort. mandragor.

ol.phil.ana ℈ß. M.c.pil. Rufi.q.s.pro consistentia f. massa. Obs. CXLVI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Tumor mammæ Scirrhosus.

Tentata sunt varia, inter quæ cataplasma ex pane secalino & essentia absinthii bene tulit. Verum hoc cum expectationi minus satisfaceret, tandem impositum fuit Emplastrum cinnabarinum, ex cera, cinnabari & oleo lini paratum, quod ad lac absumendum & coagulatum dissolvendum vix par habet, nam & hoc aliquamdiu adhibito tumor in totum disparuit. D. Waldschmidius Obs. CLV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Cinnabaris per præcipitationem via humida parabilis.

Hujus præparationem docet D. Gottofred. Schultzius. ℞. mercur. currentis optime depurati qv. v.g. ʒß. huic in vitro angustissimi orificii affunde Tincturæ sulphuris volatilis sive liquoris permeantis Boylæi ℥ß. vitroque quod ultra medietatem reple-

repletum esse non debet, bene munito, creberrima agitatione sæpius de die iterata, Mercurium in atomos redige, sic ipse primò nigrescet, continuata vero per vices conquassatione leni caloris digestione accedente intra dies aliquot in pulverem rubicundissimum cinnabarinum convertetur; ipse vero liquor omni odore ac graveolentia privatus, supernatante cuticula salina limpidissimus evadet. Obs. CLVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Dysenteria curata in muliere ex illa abortum patiente.

D. Carol. Jos. Müllerus Cons. ros. r. antiq. cum flor. musci terr. clavat. priap. cerv. laud. op. Langelotti & sperm. cet. (cuius usum Dr. Ioh. Henr. Kofferlin univ. Constantiensis Rector Magnificus extollebat) ut & clysteribus consolidantibus persanavit. Observ. CLX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Gangræna pedis.

D. Maurit. Hoffmannus ungt. ægyptiacum melle rosar. temperatum pedi afflicto & desuper cataplasma ex farin. fab. orob. lupinor. pulvere scordii & flor. samb. cum aq. samb. & oximel simpl. imposuit & sic ægrum ex cymba charontis eripuit. Obs. CLXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Experta

Experta potio in Dysenteria Epidemica.

℞. aq. hyosciam. ℔iij. syr. fl. pap. err. cydonior. ana ℥ß. m.

Hæc felici effectu acres ebullitiones repressit, tormina sedavit ac vires refocillavit. Obs. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Essentia anodyna Clauderi ex Hyosciamo.

℞. residuum à destillatione aquæ hyosciami succum expressum in Extractum inspissa & si inter coctionem observes innatare spumam crassam fætidam, cochleari caute separa, est enim maligna sulphurea, ac venenata sylvestreitas. Huic extracto superfunde spir. lil. convall. q. s.

Mixtam hanc essentiam appropriatis confortantibus, purificantibus, figentibus &c. pro ut affectus jusserit secure propinare potes eadem dosi ac methodo veluti Essentiam opii. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

In dolore abdominis à sero acri vel acido orto.

Mire prosunt bini sacculi in lacte cocti, alternatim impositi, qui continent Herb. hyosciam. flor. chamom. summ. aneth. semen cumini, bacc. juniper. Non minus

oleum ex ſem. hyoſc. expr. mixtum ol. chamom. vel aneth. & ſtill. chamom. optime conducit. Clauderus interne ſtatim propinat ſal vol. oleoſ. cort. aurant. poſtea ol. amygd. dulc. mixto vini Malvatici modico. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Tinctura Nephritico - hypochondriaca.

℞. tartari crud. miner. ℥ij. ſilic. puriſſ. ⊕. puriſſ. ana q. v. circiter ℥iv. ad vj. optime pulveriſatis ſuperfunde roris majal. vel aq. pluv. vel appropriatæ q. ſ. ut bene humectatis digiti unius latitudine ſupereminieat. Stent ita aliquot ſeptimanis vel potius menſibus in vaſis optimè clauſis, ut ſpecies magis magisque in ſe agant ac ſe invicem recludant. Aliquoties agitentur, poſtea deſtilla per retortam tubulatam, cochleari materiam ſucceſſive immittendo ad imitationem clyſſi antimonii, & videbis deſtillare tincturam rubiniformem. Nonnulli addunt particulam ſalis vel ſaltem ſalis armoniaci. Alii hoc vaſi recipienti immittunt in deſtillatione pro augenda remedii penetrabilitate.

Miram ſane hoc operam exhibet contra morbos quoſcunque à cruditatibus putridis ac tartaro ſanguinis oriundos. Inſigni pollet virtute diuretica, calculum huiusque analoga glorioſe frangens & expellens.

pellens. Dosis sunt 20. 30. 40. guttæ. Observ. CLXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Remedia elegantia in Hæmoptysi ob pulmones olim globulo transfossos.

In via à latronibus in sylva sclopeto transfosso sæpius 2. vel 3. dierum spacio 5. 6. ad 10. libras sanguinis purissimi sputo excernente plus vice simplici per 5. 6. 10. imo 15. menses eiusmodi profluvium remediis seqq. alternatim & successive exhibitis, insuper repetita, licet parva venæ sectione, suspensum est. Et quidem in paroxysmo.

℞. Tinct. sulph. vitriol. ℥iij. dos. 30. vel 40 guttæ. 2. 3. 4. vicibus in die.

℞. lap. hæmatit. ppt. ℈ß. antihect. Pot. gr. vij. pulv. anod. terr. catechu ana gr. iv. m. d. in triplo, vesperi unus.

℞. lixiv. lap. 69. (dum his vinum superfunditur & per noctem ita relinquitur) ℥iij. s. confortans ac acidum corrigens. 1. 2. cochlearia aliquando sumantur.

℞. pulv. sympathet. è vitriolo ℨiij. indatur vasculo, sputo cruento humectetur, sicceturque in loco temperato.

Alia vice vel post hæc.

℞. usneæ cran. hum. magist. jovis ana ℈ij. sperniol. Cr. ℨij. m. opt. ℨß. pro dosi.

℞. Tinct. ♁r. ⊕li adstring. ℨij. Ess. opii

vel hyosciam. superius descriptæ ʒß. s. 30. guttæ pro dosi.

℞. tereb. ven. ʒij. cum lap. 69. & spec. diatrag. fr. ana q. s. f. l. a. pil. harum nonnullæ per vices deglutiantur.

℞. sperm. cet. non rancid. gr.xv. vel per se in ovo sorbili vel mixto panis sacchatini ℈ß. D. in quadruplo.

℞. Tinct. fl. papav. err. bellid. rubr. à ʒß. resolve ⊕. reffinati ℈ij. pro alteratione sanguinis 60 guttæ sumantur inter cibum, deinde

℞. lactis lunæ ʒiß. lap. hæmat. ppt. ʒj. antihect. Pot. terr. catechu. cinnab. nat. Hung. ana ʒß. M. ʒß. pro dosi.

℞. sem. papav. alb. ʒiij. portulac. ʒij. hyosciam. ʒj. c. s. q. aq. symphyt. & portulac. f. l. a. Emulsio. add. ebor. s. △. terr. sigill. bol. arm. ppt. ana ʒj. pro viribus refocillandis & dulcificanda acida salsedine.

℞. ras. ebor. ℥iß. ras. dent. eq. marin. priap. cet. vel cervi ana ʒij.
fl. papav. err. bellid. rubr. ana p. iij.
gumm. tragac. ʒiij. ebull. in aqua exprim.
f. l. a. gelatina. ʒij. vel ʒiij. pro dosi in brodio.

℞. lact. virgin. id est: lithargyr. aceto soluti & coct. ol. ros. vel samb. ana q. v. misce pro unguento spinæ dorsi ad sanguinem alterandum.

Alio in paroxismo.

℞.

℞. lap. hæmat. ppt. lap. 69. ana ʒj.
sem. portulac. plantag. hyosciam. ana ℈ij. m. dos. ʒß.

℞. pulv. rad symphyt. ʒj. c. s. q. aq. symphyt. f. l. a. mucilago, cui per linteum trajectæ add. syr. d. symphyt. ℥jß. bals. sulphur. ol. semin papav. alb. extr. ℥ß. m. f. l. a. potio contra acrimoniam.

℞. lap. 69. per virg. aur. agrimon. millefol. ana ʒiij. m. aliquando sumatur ʒj.

℞. c. c. ust. ebor. ust. ana ℈ß. pulv. terr. catech. gr. v. m. d. in sextuplo.

℞. ⊕. depurat. ʒiß. dissolv. in aqua sperm. ran. plantag. acet. ros. ana ℥ij. m. linteo duplici applicetur thoraci vel dorso pro sanguine alterando in paroxismo vehem.

℞. Ess. terr. catech. ℥ß. d. s. 40 guttæ aliquando inter cibum pro stomachr. solando.

Extra paroxismum & vasis consolidatis per intervalla exhibebantur pro sero acri dulcificando, & balsamo pulmonum restaurando varia jam dicta, quibus addebantur alia purificantia, e. gr. Tinct. è vitriolo ♂t. & sale tartari, Tinctura è vitriolo ♂. & sacch. ♄ni. Ess. ♂t. succo pomorum facta, tragea è lap. 69. ebor. corall. croco ♂t. pro chyli- & sanquificatione juvanda. Inter cibum aliquando mixtura ex Ess. abs. terr. catechu cum spir. salis armoniaci. Extra cibum vero mirabile auxilium in hoc & aliis seri acris violentiam experientibus vidit in potu la-

ctis tepidi, cui frustum chalybis igniti 2. 3. vicibus immissum ad ℔ß. vel plus haustum. Cum Euphoria quoque applicati clysteres è solo lacte addito sacchari modico. Obs. CLXXXIV.

* Eph. Dec 2. An. 6.

Tincturam sulphuris vitrioli parandi modus.

℞. cap. mort. spir. ⊖-li comm. per aq. communem penitus edulcorat. & insipidi. Huic affunde spiritus ex anatica portione salis & nitri destillati q. s. ad eminentiam digitorum, vel saltem dicti spiritus mixti, 4. seorsim l. a. destillati.

Virtus medicamentosa.

Tincturæ huius consistit in hoc, ut non modo sedet miraculose omnes hæmorrhagias internas pulmonum, uteri, narium, dysenteriæ ac vulnerum, & hoc quidem tanta efficacia, ut paucissimis saltem vicibus medicum deseruerit, sed insuper quoque edomat cephalalgiam, imo in aqua aliqua appropriata in ore detenta odontalgiam sedat. Dos. sunt 30 ad 40 guttæ. Observ. CLXXXV.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Vomicæ pulmonis plus quam quadragesies in muliere sanatæ à Claudero.

Vid. obs. de hæmoptysi & præteriti anni observat. de Phthisi, in specie autem profuerunt illi usta. v. gr.

℞.

℞. c.c. ust. ebor. ust. ana ℈ß. lact. 🜄r. pulv. terr. catech. ana gr. iv. pulv. anod. cinn. nat. Hung. ana gr. iij. m. d. in quadruplo.

℞. balf. peruv. ℈ß. per sacch. cand. ℥iij. m. sumatur aliquando modicum.

Tragea è lap. 69. ebor. unic. foss. croc. ♂t. cum sem. anis. ac fœnic. pro usu fere quotidiano adhibita. In paroxismo optime conduxit sperma cet. balf. 🜄. ol. amygd. factus & alia observationibus citatis propalata. Observ. CLXXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Vir suffocatione laborans.

Spiritus salis armoniaci naribus applicatus, propinatum sal vol. oleos. anisi diversis indicationibus satisfaciens, venter inunctus spiritu composito è spiritu junip. rut. salis armon. camphorat. clyster revellens applicitus. Cæterum laudabilem usum præstant sal. vol. ol. succini, aurantior. rut. Item Ess. castor. vol. Essentiæ alcalicæ è mumia, fuligine, additis Ess. Theriac. aurant. & centum aliis probatæ experientiæ. Observ. CLXXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Contra Gangrænam intestinorum in Dysenteria remedium expertissimum.

D. Francus succum 69. fluviatilium, tam in

juſculis quam clyſteribus hoc fine commendat, neque vix dari remedium aptius experientia didicit Dr. Conradus Brunnerus. Obſ. CXCV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pilularum de Cynogloſſa rarus effectus.

Roſinus Lentilius in catarrho acri in fauces depluente & tuſſim ibi excitante, malo tum temporis epidemico viduæ inter alia pilulas, aliis in eodem caſu ſalutari cum effectu ordinatas præſcripſit ſeq.

℞. Mpil. de cynogloſſ. ℈j. ſtyrac. cal. myrrh. rubr. ana ℈ß. extr. liquir. gr. xij. extr. croc. gr. v. cum ſyr. de papav. f. pil. pond. gr. j. doſ. no. vj. ante cubitum veſperi ſorbendæ.

Hæ ſemper ſexies alvum moverunt, cum tamen multa contineant ingredientia purgantia. R. Lentilius ejusmodi pilulis diarrhæas interdum aut hypercatharſes leviores ſopivit. Obſ. CCII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Elegantia remedia in Colica ſpaſmodica.

Indicatio fuit ſcybala loco movere, atroces dolores mitigare, ſalia acida corrigere.

Quare applicatus clyſter ex decoctione herbar. emoll. & carminat. cum tabaci foliis, & præſcripta ſequens mixtura anodyna dua-

duabus dosibus ante & post meridiem sumenda.

℞. aq. meliss. ℥j. scab. cichor. menth.
syrup. cochlear. citri ana ℥ß.
Tinct. cast. cum spir. sal. armon. parat. ʒiß.
♁. diaph. ℈ij. c. c. phil. ppt. ʒj. laud. op.
M. gr. iß.

Huius mixt. priorem partem, brevi revomuit, sed alteram retinuit. Pro decocto ordin. bibit decoct. hord. fol. senn. c. passul. & succo opii.

Reiectus clyster absque successu, unde novus injectus incoctis foliis senn. & sale tartari, & quia decoctum respuit, & limpidam fontis aquam desideravit, ea permissa addito ol. ♀ri p. deliq. Quia clyster sine excrementis reiectus, seq. apozema ad alvum magis solicitandam praescriptum.

℞. rad. scorz. cichor. rhab. el. ana ʒij.
fol. senn. mund. ʒiij. sem. anis. faenic. à ℈ij.
crem. ♀r. ʒj. incis. & cont. coq. in s. q.
aquae font. col. ℥iv. pro dosi sumend.

repetitus clyster cum sale ♀r. sed frustra. Sic post prandium anodynum concessum.

℞. extr. castor. ℈ß. cinnab. nat. gr. vj. laud. op.
gr. iß. ol. dest. succin. & chamom. ana
gt. ij. m. f. pil. vij. pro una vice.

Sub noctem recruduerunt dolores, seq. igitur clyster ad illos demulcendos praescriptus.

℞. rad. alth. liquir. lil. alb. ana ℥ß.
fol. alth. malv. mercurial. fl. chamom. ana mj.
bacc. junip. ʒj. pulp. coloc. in pet. ligat. ʒiß.
inc. & contusa coq. in s. q. aq. font. Colaturæ.

℞. ℥xiv. add. succ. fimi equin. rec. expr. ℥ij.
ol. oliv. ℥iß. Ess. castor. ʒiß. ⊖. ♀r. ʒj. f. clyst.
bibit interim subinde de mixt. antispasm. seq.

℞. aq. fænic. meliss. papav. rh. ana ℥j.
syr. ros. sol. simpl. ℥iß.
liq. cc. succ. Tinct. castor. c. ♎ ✻c. par. à ℈ij.
ung. alc. ppt. ʒß. M. hauriatur per cochlearia.

Eadem vespera suasum Euporiston illud Dolæi nempe semi uncia saponis Veneti in jusculo soluta.

Exterius præscriptum ungt. d. alth. cum ol. sem. Hyosciami ac axung. capon. pro inunctione abdominis. Superposito sacculo emoll. herbis pleno ac aqua simplici incocto.

Interim hisce omnibus nihil juvantibus alvo manente adstricta hora matutina mercurius vivus haustus.

℞. ☿r. viv. purg. ℥iv. syr. viol. ℥ij. aq. menth. ℥j. misc.

Quadrante horæ post assumptam hanc potionem seq. clyster infusus.

℞. rad. alth. lil. alb. ana ℥ß. fol. senn. ℥i. malv. menth. à mj. bacc. juniper. sem. carvi à ʒj.
incis.

incis. & contus. coq. in s. q. aq. font. cujus colat. ℥x. add. succ. fim. equin. rec. expr. ℥iv. ol. rutac. ℥j. ol. chamom. ℥ß. Tinct. castor. ʒiß. ⊖. ♀r. ʒij. f. clyster.

Dolorum ferocia multum remisit, praescripta igitur ad eos magis placandos seq. mixtura.

℞. aq. cardob. cham. rosar. à ℥j. menth. ʒvj. globul. fim. equin. rec. no. iv. f. infus. per horam in loco tepido. Colatur. express. add. syr. viol. ʒvj. Tinct. castor. c. ♌. ✳c. par. ʒß. ☿. diaph. ℈j. m. pro dosi vespera sumenda.

Clyster etiam ex sole lacte cum sacch. injectus. Mercurius è corpore nondum prodiit, neque flatus, alvus mansit adstricta. Ad laxandum ergo mercuriumque pellendum seq. æger hausit mixturam:

℞. syr. ros. sol. simpl. ℥iij. aq. menth. ℥j. ♌. tereb. gr. xv. m. pro dosi.

Elapsa post huius assumptionem hora seq. clyst. emolliens & incidens infusus.

℞. dec. rad. & herb. emoll. ℥xij. urinæ pueri sani. ℥iij. Tinct. castor. ʒiß. tereb. vitell. ov. sol. ʒß. ⊖. ♀r. ʒj. m. f. clyst.

Cum nihil ☿rii adhuc observaretur & dolores pari ferocia affligerent, ad laxitatem alvi promovendam & fibras demulcendas seq. mixtura præscripta est.

℞. ol. amygd. d. ℥ij. syr. de alth. Fernel. syr. pap. Rh. aq. plantag. cham. ana ℥ß. bol. arm. ʒß. m. hauriatur statim una vice.

Haud

Haud omissa est mixtura cardiaco-anodyna cochleatim sumenda.

℞. Aq. borrag. ℥vj. scab. cham. plantag. à ℥ß.
Syr. cochlear. menth. à ʒij.
Tinct. castor. cum spir. salis arm. ʒß.
bol. arm. ppt. unic. foss. à ℈j. Ess. op. Langelott. gt. vi. M.

Externe vesica bubula semiplena lacte affecto hypochondrio applicata. Alvo nondum dejiciente emulsio anodyna ex seminibus suasa. Clyster therebinthinatus repetitus. Mixturæ antispasmodicæ, & infusum Rhab. cum fol. senn. & crem. ♀r. & inunctiones abdominis continuatæ. Sic tandem patiens restitutus est, relicta saltem manuum paralysi, ad quam interna antiscorbutica, & potus acidularum de æstate ordinata, à quarum usu aliquoties satis bene habuit. Conserv. Observ. CCXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pulvis Dentifricius.

Ad Dentium munditiem servandam sequentem pulverem dentifricium sibi familiarem longoque usu probatissimum commendat Theod. Zwingerus.

℞. oss. sep. ℔ß. corall. r. ℥ij. rad. ir. flor. santal. r. sang. drac. à ℥iß. cinam. opt. ℥ß. Alum. ust. ʒiij. m. f. pulv. subtilis.

Cui majoris gratiæ ergo vel raf. l. rhod.

vel ejusdem oleum destillatum vel moschusautambra admisceatur.
Sumendæ radices malvæ majusculæ, eæq; bene mundatæ aceto rosaceo immergantur, sic rubicundæ evadent, hinc iisdem in extremitate contusis & pulvere dentifricio conspersis dentes à sordibus blanda attritione liberantur. Si tartarus non adeo induratus, recipiendus syrupus violarum vel cochleariæ, ei guttulæ quædam ⊖-li spiritus, aut alius acidi inspergendæ, hacque mixtura incidente mucosus tartarus undique est abstergendus, postmodum confestim melle rosaceo, cui pulvis boli arm. vel unicornu fossilis vel alius absorbens subactus est, dentes singuli illinantur, tandemque ut stupor à spiritu acido inductus abigatur, aqua rosacea iterum abluendi. Vid. plura. Observ. CCXXXIII.

* Ephem. Dec. II. An. 6.

Ischuria octiduana curata.

D. Lucas Schrœckius in vesica ab humore viscido obstructa balnea ex aqua fontana cum herbis diureticis et carminantibus alterata, cataplasmata, fotus, sacculos, enemata, aquam, pulverem, & potum diureticum adhibuit, & ♁. ⊖✱ci urinosi guttas XV. cum vehiculo diuretico propinavit, cuius usum quidem gutta una alterave humoris crassi & viscidi magno cum conatu secuta, postea vero ceu specificum &

exper-

expertum remedium nempe spiritus salis communis guttæ decem cum nitri depurati granis sex iunctæ duabus vicibus exhibitæ largissimum urinæ profluvium procurarunt. Obs. CCXI. Confer etiam observ. seq. in qua quidem empiricus cuidam viro primario in suppressione urinæ regionem pubis cum pinguedine anserina illota calide inunxit, dein stercus ovillum cum urina pueri in forma cataplasmatis coctum super oesipo imponi jussit, subsequente successu exoptato.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Arcanum contra Epilepsiam.

Dentes humani attriti & in pollinem redacti arcanum sunt contra epilepsiam. Obs. CXXII.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Balneum in lumborum dolore.

Mulier hoc crebro infestata Balneo curata. Ex cœteris aliis ipsi præscriptis non profuit ullum, quod strenuam æquè tulerit opem, quam aquæ dulcis balneum. Sacco inditæ fuere seq. herbæ:

℞. Meliss. origan. rorismar. salv. veronic. flor. samb. â mjv. bacc. junip. miij. Contund. omnia.

Hoc aliquoties insessu usa melius se habere cœpit, & mitior indies reddita lum-

lumborum difficultas reddita penitus tandem cessavit. Observ. CCXXXIX.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Testiculi dextri tumor cum inflammatione jam incipiens nigrescere à concubitu impuro.

℞. unic. marin. ℈ß. pulv. bez. Senn. ʒß.
terr. sigill. opt. gr. XIV. CC. phil. gr. viij.
Aq. calendul. ℥iij. M.

Prævio clysmate hoc dedit sudoriferum, quo sudor egregiè expulsus est cum magno levamine. Dolores in femore compescuit hoc linimentum.

℞. Ungt. dialth. ℥iß.
Ol. chamom. lumbric. 🜃rr. lil. alb. à ℥ß.
laud. op. gr. jv. f. c. cer. qs. liniment.

Ipso testiculo applicatum hoc cataplasma.

℞. rad. alth. ʒß. farin. fabar.
flor. clam. fol. scord.
sem. lini & fænugr. à ℥j.
carvi. ℥ß.
Coq. in s. q. vin. et ol. oliv. pro catapl.

Quo tumor sensim imminutus sed durior factus, qui solo ungt. dialth. iuunctus imposito Diachylo simpl. duritiam quæ restabat, emolliit Empl. Foresti de ammoniaco. Obs. XXXII. in append.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Fæda

Fæda oris distorsio in juvene curata.

Balneo vaporoso ex graminis semine, quod Heusaame dicimus, & stramine avenaceo, quo simplicissimo ex unico remedio in integrum restitutus. Ibid. Observ. LXIII.

* Eph. Dec. II, An. 6.

Tympanites in Virgine Curata.

D. Georg. Tob. Dürrius exhibuit medicamentum penetrans, incidens, deobstruens, flatus discutiens & simul confortans, quod erat conserva spagyrica. De qua singulis diebus jejuno ventriculo magnitudine N. M. sumpsit interdicto omni medicamento purgante. Potus ordinarius erat decoctum rad. petroselini, raphani sylvestr. rad. glycirrh. & sem. cumini, sic venter sensim ac sensim detumuit integra subsecuta sanitate. Descriptio huius conservæ quæ recipit arcan. duplic. est in Pharm. Augustana reformata. Confer Obs. LVI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Ascites in muliere septuagenaria.

Tussis quoque & anhelosa respiratio minabatur suffocationis periculum. In tali ætate relicta purgatione præscriptum sequens.

℞. spir. salis rectific. ℥ij. sal. abs. ʒß. M.

Sump-

Sumpſit omni mane gt. v. aut vj. cum ℥ij. aquæ ſeq.

℞. aq. agrimon. fragor. petroſelin. raphani, cumini ana.

Potus ordinarius erat decoctum diureticum in caſu præcedente notatum: continuato per 5 vel 6 hebdomadas horum uſu convaluit. Et cum poſt 2 annos recidivam pateretur, iisdem remediis reſtituta eſt, alia mulier octuageſimum agens annum aſcitica ſimiliter eadem methodo tractata ſalva evaſit. Obſerv. LVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Anaſarca.

Idem D. Dürrius plurimos anaſarca laborantes reſtituit decocto rad. vincetox. quod quidem ſapore & odore valde ingratum eſt, & donec ventriculus quaſi aſſueſcat, per vomitum ſæpe rejiciatur. Propinavit autem tali forma.

℞. rad. vincetox. ab arenoſis lapillis mundatæ & minutim inciſ. ℥vj. infunde per noctem in vini alb. ferventis ℔vij. in olla vitreata. Mane vaſe tecto coquuntur unica ebullitione, deſcol. expreſſa bibat patiens jejuno ventriculo ℥iij. calide, expectando poſtea ſudorem aut in lecto aut ſudatorio.

Prius tamen corpus uno aut altero hydragogo

iuxta naturæ permiſſionem purgavit, modo in forma pulveris.

℞. ſpec. diaturb. c. rh. ℈ij. magiſt. jalap. gumm. gutt. vitriolat. à gr. vj. ♀. ⊖ lat. gr. v. m. f. p. pro 1. doſi.

modo in forma Electuarii.

℞. Conſ. violar. chal. acet. Tamarind. ppt. ana ℥ß. pulv. rad. jalap. ʒj. diagrid. ſulph. ℈iiß. cryſtall. ♀r. ʒj. bacc. laur. ℈ij. rob. ebuli ʒiij. ol. ſt. ſem. aniſ. gr. v. cum ſyr. fl. viol. m. f. elect. divid. in 4. aut 5. doſes matutinas. Potus ordinarius fere ſemper erat lixivium ex cineribus juniperi & lign. quercus. Obſerv. LVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Teneſmus.

Fruſtra tentatis variis remediis nihil magis profuit, & quaſi incantamenti inſtar quam olei maſtichis deſtillati gt. v. aut vj. cum aq. menth. puleg. & plantag. ana ſumptæ m. & v. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Icterus niger cum dextro hypochondrio tenſo & hypogaſtrii dolore, & ſcabie ſicca.

℞. rad. fragor. aſparag. ana ʒiß.
flor. cartham. & perſic. ana p. j.
agaric. troch. ʒij. fol. el. ſs. t. ʒiß.

mira-

mirabalan. citr. ʒj. rad. helleb. n. ℈ij.
⊖. ♀r. abſ. ana gr. v. macis ℈j.
Inciſa. coq. in vin. alb. neccarin. ℥vj. ad dimid. in col. expr. diſſolv. ſyr. Byzantin. comp. lenitiv. de tribus ana ʒvj. m.
f. potio. D. tribus ſucceſſive diebus matutinis.
Mundatis ſic primis viis pro præparatione bilis corruptæ ordinatum apozema.

℞. rad. eryng. rub. tinct. aſparag. petroſel.
urtic. ana ʒvi. herb. cuſcuti marrub. à miij.
fragar. cum toto, agrimon. ſcolopendr.
ana miß.
ſem. cannab. ℥ß. cort. tamariſc. ʒvj.
citr. aurant. ana ʒij. ♀. crud. alb. ℥ß.
fol. ſenn. s. ſt. ℥iß. inciſ. coq. in aq. font ℔iij.
ad dimid. col. fortiter expreſſ. add.
ſyr. byzant comp. ℥ij.
ſucc. beccabung. cochl. ana ℥iß.
fumar. ℥j. M.
pro 4. doſ. jeiuno ventriculo ſumendis. unicuique doſi add. Tinct. ♀. gt. x.

Veſperi autem duabus hor. ante cœnam pro majori emollitione abdominis utatur laconico, cui herbæ iſtæ incoctæ ſint.

℞. herb. alth. malv. ana mii. abſ. mj.
flor. cham. verbaſc. melilot. ana mj.
ſem. lin. ℥ij. inciſa commiſc. ad ſacculum cum interbaſat. qui teneatur in ipſa balneatione ad epigaſtrium.

Ante & poſt baln. abdomen ung. dialth. inungatur. Apozema quaternis in die vicibus pluri-

inum humoris biliosi porracei & nigricantis per alvum eduxit, reiteratum est additis radicibus curcumæ chelidon. maj. ana ʒvj. & rhapontici veri ℥j. ante quamlibet autem dosin pilulæ hæ deglutitæ fuerunt.

℞. mass. pil. ♀r. Schrod. ℈ß. extr. chelidon. maj. centaur. min. à gr. vj. extr. croc. gr. vj. pulv. syrii gr. v. f. pil. no. xi. pro una dosi. & sic 4 dos. æquales.

Interea continuatum c. balneo laconico, & loco ungt. dialth. facta illinitio oleo martiali, quod componitur ex oleo olivarum, cui radices bryoniæ recentes incoctæ sint, & colaturæ expressæ intinctus sæpius chalybs ignitus. Postea usurpatæ acidulæ Egeranæ omni mane ad mensuram unam, sumptis paulo prius hisce pilulis.

℞. Ess. mart. sicc. cum succo citr. ppt. ℈j. extr. rhab. ʒß. abs. gr. vi. pulv. syrii gr. v. spec. arom. ros. gr. vi. c. Tinct. ♀r. f. pil. no. xvii. pro dosi una.

Inter bibendum confectio anisi masticetur: prandium autem & cœna tragemate claudatur.

℞. cinamomi acut. ʒvi. spec. imperator. ʒiij. pulv. stomach. B. ℥j. flav. cort. aur. ʒj. sacch. rosat. tabulat. albiss. à ℥iij. m. f. p. sic intra 14 dies convaluit. Obs. LXI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Epilepsia curata per rad. Valerianæ.

Dr. Daniel Crugerus in aliquibus tentavit tanto-

tantopere laudatos trochiscos Riverii antiepilepticos, feci nullum expertus effectum. Quare in viro ex iracundia in vehementissimam Epilepsiam lapso seq. modo curam aggressus est.

℞. rad. Valerian. ℥ij. divid. in 2 part. æquales

℞. aq card. ben. ℔j. Theriac. ℥j. M. S. vermischtes Wasser zum Pulver. De hac mixtura sumpsit ℥iij. cum una dosi pulveris prædicti, & in universalem incidit sudorem, à quo paroxismi mox remiserunt. A meridie accepit alteram dosin pulveris cum mixt. prædictæ ℥iij. & paroxismi plane intermiserunt. Et sic sensim viribus collectis convaluit, qui morti vicinus erat. Sic quoque ancillam ex terrore epilepticam curavit, ut & aliam pauperculam, quæ pulverem divinum ex rad. valerian. singulis diebus drachmæ pondere cum aqua ciconiarum cum sudore assumpsit. Obs. CXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Hæmorrhagia narium.

Cum varia ischema frustra administrata fuere, tandem vapor stipticus Aëtii exceptus naribus ex hæmatite ignito in aceto acerrimo extincto fecit auxilium. Observ. LXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Liquor Emmenagogus D. Hünerwolffii.

Constat ex sabinæ oleo æthereo, sale suc-

cini vol. & spiritu lepidii, quo bis terve ad aliquot guttas in calida cerevisia sumuntur. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Cerebrum apri antipodagricum.

Plura remedia citra invidiam palam faciunt cordatiores medendi artifices. Simplex lac caprinum calide applicitum Vallesius; panis medullam decoctam & cum pulpa cassiæ impositam Riverius. Bryoniam ad extra Villanovanus: Totam bonam Simon Pauli; liquorem in vetustis quercuum caudicibus reperibilem Hagendornius: linctum canum Gnöfelius; pinguedinem erynaceam Abdorachmannus Ægyptiacus. Hünerwolffius laudat cerebrum apri calide impositum, quod satis prospere multi, eo suadente, sunt experti. Obs. LXXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Ceratum à periculo defendens pedes hydropicorum à latice corrosivo excoriatos.

℞. gum. elemi tereb. ana ℥ß. colophon. ℥j. ol. amygd. d. rosar. lumbr 🜄rr. ovor. à ʒvj. ceræ ℥i. liquatis his leni calore add. pulv. rad. ir. flor. lumbric. 🜄rr. Thuris myrrh. tutiæ. bol. arm. ana ʒij. vitell. ov. no. ij. m. exactè. f. & s. Heilpflaster. Obs. LXXXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Reme-

Remedia Rabiei.

Pro alexiterio insigni habetur sequens pulvis à Palmario descriptus.

℞. fol. rutæ, verben. salv. minor. plantag. polypod. absinth. vulg. menth. artemis. melissophyll. betonic. hyperic. centaur. min. ana pt. æqual.

Omnia circa Junii plenilunium cœlo sereno colliquantur, papyro involuta siccentur, & in subtilem pulverem redigantur.

Dos. est ʒß. cum æquali pondere pulv. viper. per x. aut xv dies continuos in vin. alb. ℥iij. mane jeiuno ventriculo.

Ubi quis fuerit demorsus, tum primò pars affecta scarificabitur per aliquot dies, cucurbitulæ applicabuntur. Si minus permiserit pars affecta, panis calide è furno exemptus perque medium sectus in vino albo aut spiritu vini madefactus applicabitur. Decoctum aut aqua scorzoneræ proderit, si patiens per aliquot dies cyathum hauriat, supra vulnus Theriaca, allium vel basilicon applicabitur. Interea notatu dignum symptoma rabiei non nisi circa 40 aut paulo post apparere, ideo & ad usque illud tempus non intermittenda sunt remedia. Devorabit itaque patiens quotidie per illud tempus mane dosin pulveris supra scripti vel morsellum opiatæ seq. superhausto aquæ scorzoneræ cyatho.

℞. oc. 69. rad. aristoloch. long. & rot. gentian. bacc. laur. juniper. ad part. æq. cum s.q mellis despumat. f. ex arte opiata. Observ. CXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Hectices species curata à D. Ioanne de Muralto.

Prævio clysmate missio sang. instituta è brachio dieque interposito ter alternis diebus apozemate aperiente & laxativo purgatus est. Postea ebibit duos cyathos in die mane & sero per tres septimanas infusionis sequentis.

℞. chin. chin. subtil. pulv. ℥ß. sal. armon. ʒß. fl. ros. rubr. p. ij. gran. juniper. conquass. ʒiß. insund. per 2 dies supra cineres calentes in duabus mensur. vini rubell. & uno aquæ fontanæ. Colatura servetur in phialis bene obturatis, capiatque cyathum hora septima matutina, iusculum nona, & alterum cyathum decima ante cubitum, sumpsitque immediate post prandium craterem caffé ex semicochlear. pulv. caffé in ℥x. aquæ bullientis parati, quod continua serie ebibit sorbillando, & quantum poterat calidè.

Potus ordinarius fuit decoctum agrimoniæ cum modulo limaturæ chalybis incocto. Obs. CXX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Reme-

Remedia Orthopnœæ.

Aliud agendum in paroxiſmo aliud extra illum. In paroxiſmo tenſa laxanda, ſanguinis coagulatio præcavenda, aut mature coagulatum diſſolvendum, ſputum craſſum ad expectorationem promovendum.

Prodeſſent ergo primum mixturæ ex oleo amygd. d. ſperm. cet. ſacch. cand.

2. Aqua pectoral. cui aliquid addi poſſet gum. ammoniac. & ſi livor faciei & frigus extremorum diu perduraret, ſpir. ammoniac. aniſ. ſpir. cc. auri horizont.

3. Antiepileptica cum diaphoretico mixta mane & veſperi.

4. Si ſputum viſcidum, lentum, craſſum ægre ſuccedat, lambere ſubinde poſſet de oximel. hellebor. Geſner. ſyr. de eryſem. Lob.

5. Noctu dari poſſit Ther. cœl. gr. iij. vel jv. nec cum Lotichio abhorrenda opiata cautè data. Extra paroxiſmum ſerum ſubinde imminuendum, abſorbendum, diſpoſitio morboſa intra pectus emendanda, quod præſtant.

1. Decocta pectoralia laxantia add. agarico & manna. Fugienda inprimis aloëtica magiſt. ſcammon. jalapp.

2. V. S. Si ei aſſueverit, aliquid de ſero ſubtrahit. Præſtant duo fonticuli, ſcil. in utroque brachio.

3. Parari poſſunt Pil. diaphoret. ex Pulv.

 dia-

diaphoret. antiepil. auro horizont. extractis pectoralibus &c. Obs. CXXI.

* Eph. Dec. II. An. 7.

Remedia Hydropis.

In intumescentia pedum cum abdomine, siti, respiratione difficili curam suscepit D. Mackius dans illud Horstianum Hydropicis post purgationes recommendatum medicamentum:

℞. Magist. ♀r. ⊖lat. ʒiß. fæcul. bryon. ʒj.
⊖. card. ben. genist. ana. ʒß.
magist. corall. r. ℈ij. m. pro dosi ʒß.

Liquor potui ordinario infundendus.

℞. Ess. lignor. ℥ij. Tinct. fl. papav. rh.
Extr. abs. ana. ʒvj. ♎. ♀r. antiscorb. ℈jv.
spir. aperit. P. ℈ij. M.

℞. conserv. rad. cichor. ℥ij. fumar. ros. vitriol. borrag. ana. ℥j.
Condit. rad. cichor. scorzoner. citr. cort. carn. ana. ʒiij.
Spec. diatr. santal. diarrhod. ana. ℈ij.
sp. tart. vitriolat. ℈j.

m. c. syr. gran. quibus per aliquot dies usus. Obs. CXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

In Empyemate ex intermissa paracentesi lethali à D. Gockelio ordinata.

Cuidam post verbera asthmate cum dolore lateris punctorio correpto & sangui-

guinem per os & alvum copiosè egerenti prævia VS. in mediana ſeq. remedia ordinavit.

℞. Sperm. cet. oc. 69. ppt. ana. ʒß.
Dent. apri. ppt. mand. l. piſc. ana. ℈ß.
ſyr. de hyſſop. ℥ß. Aq. card. mar. chærefol.
à ℥j. m. f. potio una vice ſumenda.

Præter hanc potionem aliquoties etiam pulv. ad caſum Aug. ʒj. in brod. carn. deglutivit. Poſtea una alterave vice potionem laxativam bibit. Pro potu ordin. tali Decocto uſus eſt.

℞. C. C. uſt. ʒvj. Hord. integr. ℥iß.
fl. papav. err. mß. Herb. hyſſop. agrimon.
capill. vener. ana. p. j. ſpec. pro Decoct. pec.
fl. et fr. ana. ℥j. ſem. aniſ. fænic. ana. ʒß.
m. & conc. coq. in menſ. ij. aq. font. ad tertias.

Ad materiam purulentam expectorandam de ſeq. Aqua ſæpius unum alterumve cochlear. aſſumpſit.

℞. Aq. hyſſop. fl. acac. loch. ſan.
veron. ana ℥j. aſtmath. *
Rob. antiphtiſ. Mynſ. ana ℥ß.
Confort. offic. perlat. ʒvj. oc. 69. ppt. ℈j.
Syr. de hyſſop. ℥ß. ſacch. cand. alb. ʒij. M.

Exterue Ung. pectoral. & dialth. cum ol. amygd. d. calide fuit illitum, ac fomenta ex emoll. & diſcutientibus applicata. Sed quia materia copioſa extravaſata purulenta in cavitate pectoris fuit contenta & paracenteſin abhorruit, vitam cum morte commutavit. Obſ. CXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Aſthma

Asthma periodicum suffocationem minitans seq. remediis à Gokelio curatum.

℞. Herb. absinth. pont. card. ben. hyssop. Veron. Capill. ♀r. scolopendr. meliss. ana p. j.
Rad. helen. scill. ppt cal. arom, Caryophyllat. ana ℥ij. pimpinell. ir. flor. ana ℥j.
Rhabarb. ver. ℥iij.
fol. el. senn. s. st. ℥vj. agar. troch. turpeth. el. jalap. polypod. qv. ana ℥ij.
Clavi opt. ℥i. maciſ. ℈i. crem. ♀r. ℥ii. aniſ. fænic. à ℥ß.m.& conciſ.f.cum Synd. nodulus cum vin.alb.℔v.infundendus,de quæ sing. d. mane jejuno stomacho ℥v. vel ℥vi. bibat.

Hoc vino absoluto per tres septimanas seri lact. caprin. usus est. Hinc

℞. Sal. ♀r. vol. ℈ß. oc 69. ppt. gr.v. m. & d. hoc modo Dos. jv. ad vitra, de quibus singulis diebus, duabus vel tribus horis ante prandium in brodio carnis assumatur.

℞. ♎. Armoniac. chalybeat. ℥iß.
Ess. ambr. ℥ß. Tinct. Aurant. ℈i. m. de qua mixtura m. & v. gt. xii. vel xv. in seq. Aqua pectorali assumat.

℞. Aq. ceras. n. hyssop. veronic. fl. acac. Asthmat. D. R. ana ℥i.
Ess. sacch. simpl. spir. anis. ana ℥ii.
sacch. cand. alb. ℥ß. M.

Externe sinistrum hypochondrium & regionem lienis tali oleo calide inunxit.

℞. Ol.

℞. Ol. chamomill. de capparib. ana ℥vi. M.
Quibus usurpatis & observata bona diæta patiens à dicto affectu liberatus est. Obs. CXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Asthma Scorbutico - hystericum à D. Ros. Lentilio seq. remediis curatum.

Indicantia sunt:

1. Sanguini sua balsamica crasis restituenda, ita ut ejus acrimonia attemperetur, flatulentia discutiatur, sulphur restituatur.
2. Spirituum turbulentia & acrimonia per blanda demulcentia sedanda, iique quodammodo figendi & concentrandi.
3. Pulmonum & diaphragmatis tonus medicamentis specificis roborantibus firmandus.
4. Viribus prospiciendum.

Remedia. In paroxismo detur illico spermatis ceti in iure calidiori soluti ʒi. cui licet adjicere croc. austriac. gr. circiter viij.
Post aliquod temporis intervallum pnevmonico-hystericæ mixturæ gt. 30. cum malvatico infundantur.

℞. Spir. anis. cochlear. ana ʒiß.
armoniac.
Tinct. castor. ♀r. ana ʒi. M.

Castoreata, pilulæ hystericæ &c. naribus admoveantur. Laxandæ vestes & omnia vincula.

Extra

Extra paroxiſmum purgantibus valere juſſis utatur pulvere abſorbente.

℞. Spec. diacret. Mynſ. ʒii.
Bez. jovial. cinnab. nat. vitriol. ♂. ana ʒß.
laud. op. gr. xii. pro 8. doſibus.

℞. Aq. fl. chamom. hyſſop. petroſel. ana ℥i.
Hirund. c. caſtor. ſpir. aniſ. ana ℥ß.
Spir. cochlear. ʒii.
Oximel. ſquillit. ſyr. de Nicotian. ana ℥ß.

Cuius etiam extra hanc doſin urgente neceſſitate cochlear unum atque alterum ſorberi poteſt. Cui pulvis iſte, licet efficax, minus arridet, utatur eius loco ſequenti.

℞. rad. valerian. zedoar. ir. flor. ana ʒi.
♁ Diaph. ℈ii ſacch. ſaturni. ſal. vol. ſuccin. à ℈i.
pro 8. doſibus.

Mixturæ ſupradictæ pomeridie hora iij. & nocturna viij. gt. 30 ex malvatico ſumantur, vel deglutiat noctu cubitum itura pilularum No. xv.

℞. Myrrh. Galban. ana ʒiß.
Caſtor. ℈i. aſ. fœt. ℈ß. cum balſ. peruv.
f. pil. pond. gr. i.

Interim alvus officii moneatur Decocto laxativo leniſſimo. vide Obſ. CXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Morſus ſerpentis curatus à D. Chriſtiano Schuchmanno.

Ille mixturam è terra ſigill. ♁. diaphor. Theriac. camph. item Eſſentiam alexiphar-

pharmacam probe camphoratam dedit, simul imperans, ut locis commorsis applicetur pro tolerantia candens ferrum superimposito postea Emplastro ex theriaca & methridatio.

Notandum camphoram reliquis alexipharmacis omnibus palmam dubiam facere, quod ipsum aliquoties in tali morsu expertus sancte testatur.

Rosingus Lentilius seq. Theriacam bezoardicam se multum usu suo eximio commendare scribit in scholio.

℞. herb. scord. mij. rutæ mj.
rad. angelic. zedoar. helen. carlin. ana ℥iß.
petasit. valerian. anthor. pimpinell.
contragerv. ana ℥i. cal. arom. ʒvi.
myrrh. r. ʒvii. ℈i. castor. ʒivß.
bacc. iunip. ʒx. N. M. cinnam. ac. caryoph. arom.
cardamom. min. ana ʒvi. croc. opt. ʒiii.
camphor. ʒiß. conc. & contus. affund. spir. viri iuniper. qs. f. s. a. Elixir, quod filtratum per MB. abstrahatur ad mellaginem, cui admisceantur.
op. theb. corr. vel troch. de viper. ℥ß.
flor. 🜂 terr. sigill. à ℥iß. corall. r. ppt. ʒiii.
matr. perl. ppt ʒii. lap. bez. or. ℈i.
ol. still. zedoar. angelic. caryophyll. ana gt. viii.

m. f. opiata consistentiæ pilularis. Confer. Obs. CXL.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Flores & cryſtalli nitri.

Hagendornius parabat ſpiritum nitri dulcem eundemque ex cucurbita vitrea per alembicum propellebat, ut nihil fere liquoris in cucurbitæ fundo ſupereſſe videretur. Hinc factum eſt, ut flores bene multi albicanteſque inſtar floccorum nivium ex fundo vaſis per latera ſponte ſineque igne ſubdito in collum uſque cucurbitæ aſcenderent, in fundo cryſtallis paulo duriuſculis remanentibus. Ambo tum flores tum cryſtalli præbebant ſaporem gratè acidulum; flores autem in liquorem abibant elegantiſſimum multiſque in affectibus utiliſſimum. Obſ. CLVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Cæcitas ſubitanea Epilepſiæ prodromus.

Gabriel Clauderus propinavit ſal volatile ſuccini oleoſum, Eſſentiam caſtorei ſpiritu ſalis armoniaci paratam, pulveres ex cinnabari ſixa, externe applicabatur nuchæ, temporibus ac ſpinæ dorſi ſpiritus ſalviæ, iuniperi, ſalis armoniaci. Nec clyſteres revellentes cum elect. Hieræ picræ cum agarico &c. omittebantur. Convulſiones paucis ſaltem vicibus redibant, cæcitas autem perendie rurſus evaneſcebat. Paroxiſmis hiſce ſedatis, præcipuæ cauſæ in abdomine reſiſtebatur per laxantia item elixir proprie-

tatis

tatis alcalicum, essentiam terræ catechu, mumiæ & similia. Pro capite tamen solando ac præservando, vesperi ante & post singulas lunæ mutationes exhibebat pulverem suum cinnabarinum, cuius incomparabilem invenit efficaciam. Obs. CLXI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Purgantia.

Gabriel Clauderus inter varia gratiora & satis tuta purgantia millenis felicissime dedit pulverem è radice ialapp. vel crystall. ♀r. ℈ß. resin. ialapp. gr. viii. ⊕. depur. gr. ii. Misce pro dosi. Item apprime ei satisfecit pulvis & resina ialapp. vel scammon. semini melonum optime mixtus, dum scilicet resinositas purgantis per seminis mucilaginem cicuratur.

Contra infaustos casus à hypercatharticis excitatos exhibuit mucilaginosa è semine alth. ac cydonior. è radice altheæ atque symphiti non omissis confortantantibus lenientibus, anodynis. Obs, CLXII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Ad fætum in utero mortuum.

Dr. Gabriel Clauderus in hoc casu remedium dubium certæ desperationi anteponendum censuit, atque successive adhi-

buit pulveres è cineribus ſecundinæ primiparæ & pulverem borracis ana ℈i.

Item pulveris borracis ʒß. ſalis ſuccin. vol. gr. vj. pulv. hepat. viperar. gr. iv. cinnab. nat. fixat. gr. iij. Eſſentiam itidem è ſale fuliginis ſuam. Pubem ſimul inungi iuſſit mixtura ex ol. cheirin. ℥iß. pingued. ſerpent. ʒiß. ol. ſtill. ſuccin. ʒi. non omiſſis fomentationibus ex herb. ſabin. artemiſ. malv. flor. chamomill. cheiri &c. unde dolores neceſſarii rurſus excitati fœtum mortuum ſæpe ad putredinem iam tendentem cum ſecundina excluſerunt.

His peractis puerperæ ſanguini novus balſamus conciliandus, putrida corruptione & inde ortis ſymptomatibus ſuffocatis per elix. propr. & eſſ. mumiæ alcalicam, & ſale fuliginis, Eſſ. caſtorei volatilem, terræ catechu &c. ſic Deo gratioſe iubente reconvaleſcentia rediit. Obſ. CLXVI.

* Eph. Dec 2 An. 7.

Odontalgia Ranunculo nemoroſo curata.

Hæc herba inciſa & madefacta brachio respondenti inſtar veſicatorii imponitur. Non ſolum autem recens illa planta leviter tuſa, verum etiam quovis anno collecta & arida aſſervata, atque poſtea inciſa vel leviter contrita & madefacta ſpiritu vini ſive aqua pro cauſtico uſu inſervit, ſi nimirum

mirum ſemel aut bis unico in loco carnoſo groſſum circiter ſuo ſpacio æquante, alligetur mediante faſciola. Expertum etiam in gravidarum odontalgiis, ex experientia D. Jacobi Wolffii. Obſ. CLXXXVI.

* Eph. Dec. II. An. 7.

Hydrops in pueris.

Dr. Wolffius bis curavit hydropem, in quo ſcrotum una cum pene magnopere lympha repletum erat. Exhibuit quidem primo 13. annorum ♁nium leviter detonatum cum ſyrupo quopiam mixtum, & aliquoties in die ſumptum, unde largas excretiones varias per alvum præcipue, veſicam urinariam & ſpiracula cutis paſſus aliquot dierum ſpacio liberatus eſt. Alteri 7. annorum dedit purgans electuarium dicta materia quadantenus vel cathartico pulvere, ſimili pene cornachino inſtructum pluries in die ſumendum. Hinc ſedibus pedetentim concitatis atque continuatis aſcites ille ſeceſſit. Obſ. CLXXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Effectus Tincturæ martis ſolaris.

D. Jacob. Wolffius hos recenſet.

1. In vigiliis vel inquieto ſomno proficuam obſervavit Tincturam ♂tis ſolarem, cum enim hanc filtraret, ſæpius eam de-

 guſtans

gustans levamen dicti mali insperato persensit.

2dò. Cuidam rustico contra testiculi tumorem ac dolorem subinde revertentem præter alia externa præscripsit in potu ordinario per aliquot dies usurpandam, cuius usum tanta vorandi aviditas secuta, ut vix saturari potuerit.

3tiò. Mulieri febri tertiana, inveterato vomitu molesto, & appetitu ciborum prostrato laboranti eandem porrexit, & febris brevi post remisit nec minus ventriculum deseruerunt dicta illa urgentia mala.

Postea crebrius in potu dedit non parca manu sed ad ℥ß. - ℥i. infantibus & puerulis, qui febribus mitibus laborarunt aut lumbricis vexati fuerunt, quo medicamento vel solo admisso illi subinde convaluerunt. Commodum existit medicamentum, quia in potu citra magnum vel ingratum saporem puerulis aversantibus facile clanculum suggeri potest. Cerevisia quippe dulcem quadantenus & leniter adstrictorium saporem ac turbidum colorem acquirit, hinc in vasis densis, nec pellucidis propinatur. Observ. CXC.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Phthisis hæreditariæ cura.

Præsente febri lenta cum calore & siti, sputo purulento livido & graveolente, sudore

dore noctu colliquativo D. Myllerus sequentia præscripsit.

℞. antihect. Pot. ʒij. fulig. tenuioris.
pulv. irid. flor. à ʒß. fl. benz. ʒj. divid. in 8 part. æq. sumatur m. & v. pulvis in cochl. pleno iulepi huius.

℞. aq. veron. sanicul. ana ℥iß.
syr. de iuiub. de papav. ana ʒvi.
Ess. fl. hyperic. ʒi. M. D. ad vitrum sulphuris fumo prius imbutum.

Interdiu & noctu sumat pro lubitu cochl. unum vel alterum de hoc linctu.

℞. diacod. Mont. ℥iv.
ol. amygd. d. ℥ij. m.

Singulis noctibus sumat pil. de cynogl. n. iii. Hisce per 12. dies continuatis loco pulverum præscripsit has pilulas.

℞. Ess. fl. bell. min. hypericon.
diaphor. jovial. sang. dr. fin. puriss. à ʒii. f. massa & ex illa pil. no. CCXI. consperg. pulvere rad. ir. flor. sumatque m & v. no. X.

Harum usu de die in diem melius habere cœpit. Ad profluvium alvi cohibendum dedit balsam. stomachalem ex bals. peruv. ol. N. M. ol. still. citr. clavi, caryoph. chamom. ol. cydon. cocto confectum, quo venter inferior mane inungatur. Hisce per 4. hebdomadas continuatis ægra satis vegeta evasit, ut sana ab eo tempore apparuerit, pallidi tamen coloris. Obs. CCXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Tumor totius ventris instar hydropis.

Dr. Daniel Crugerus in eo una cum inflatione & torminibus intestinorum & ventriculi debilitate prævio nodulo laxativo omni mane exhibuit de balsamo Tolutano fabæ magnitudine in iusculo, quod per duos menses continuavit, sic à tumore abdominis liberata est. Ex hoc remedio alvus quotidie laxa, urina etiam liberalior & fragantior reddita est. Obs. CCXII.

* Eph. Dec. II. An. 7.

Testium tumor.

Imminuto primum per modicam v. s. sanguine atque exhibitis per intervalla pilulis tartareis Bontii D. Mauritius Hofmannus præscripsit medicamenta sanguinem acido-viscosum corrigentia & resolventia, tum speciatim catechu sive terram Japonicam cum ♂. martiali diaphoretico copulatam, qua herniam varicosam in studioso feliciter curavit Wedelius iuxta Ephem. N. C. Decur. j. ann. 2. obs. 131.

cui postea subiunxit rad. ononid. pulverem Elæosaccharo cinamomi permixtum, alias contra herniam carnosam laudatissimum. Exterius scroto admoveri iussit seq. Emplastrum.

℞. gum. ammoniac. bdell. galban. ana ℥ß. axung. anatis ℥iß. ceræ citr. ℥ij.

ol. lil. alb. medull. crur. bovin. ana ℈x.
f. l. a. Empl.

quibus usurpatis remediis tumor testiculi sensibiliter subsedit, duritiesque tactui cedere visa est. Obs. CCXLIII.

* Ephem. Dec. II. An. 7.

Euporista Paullini.

ex observ. med. Phys. Decade II. Obs. I. in appendice.

Difficilem auditum sola pinguedo anguillæ cum felle eius remista & gossypio parti affectæ applicata intra triduum curavit.

Quidam in regione hepatis diu gestavit tumorem valde dolorificum magnitudine ovi anserini; recens & crudum ovi vitellum adiecto pugillo salis culinaris hunc sustulit. Idem experimentum in simili casu fauste crebrius usurpatum probatumque experientia confirmavit.

Fœmina in gravi mammarum dolore, nec non lacte coagulato multis frustra adhibitis seq. cataplasmate omnia pepulit symptomata.

℞. Sterc. vaccin. rec. alb. ovi. fulig. & fl. chamom. f. cataplasma.

Funestam choleram sola placenta è rosis r. absinthio et mentha cr. confecta acetoque aspersa demulsit.

Sartor quidam è scorbuto paralyticus solo infuso ex fol. meliss. trifol. fibr. ac baccis ju-

 niperi

niperi parato, per tres hebdomadas ter in die usurpato integrè restitutus est.

Pertinacem Colicam solum stercus anserinum in spir. vini adusti maceratum & propinatum curavit, & civem ex orco redemit. x.

Podagricus dolores suos solo pulvere alabastrino compescuit. Quod etiam Kellnerus duobus exemplis confirmavit.

x. Vilissimum quidem at egregium remedium & omni fere medicorum pompæ hoc in casu præferendum, teste etiam Purmanno P. IV. des wahrhaftigen Feldscheren, C. XIV. p. 297.

Villica nobili fœminæ ad expellendam secundinam præsentaneo cum effectu dedit, vinum, in quo folia pulegii & artemisiæ ebullierant adjecto tantillo croci.

Suborta puerperæ in læva mammilla verruca hanc vetula solo cinere corticum salicis in aceto macerato & imposito brevi sustulit.

Alvum in decimum sextum diem insigni cum molestia suppressam solum serum lactis caprinum ex voto reclusit. Serum caprinum in tali casu optimum, quo optato cum successu etiam usus Donadonus teste D. Monichen in Fasciculo obs. med. No. 5.

Anasarca cum Ascite.

Primo per hydragoga per vices sæpius facta purgatio. Quandoque syrupus de rhamno

Rhamno Cathartico ad ℥iß haustus, alias pil. seq. devoratæ:

℞. Mercur. d. ℈ß. res. jal. gr. xij.
ammoniac. solut. qs. m. f. pil.

assumptum autem opiatum seq. m. & v.

℞. Conserv. fruct. cynorrhod. absinth.
ana ℥iß.
Conf. Alkerm. ℥ß. croc. ♂. aper. ʒj.
♀r. ⊖lat. ʒij. c. s. q. syr. capill. ♀. m.

Pro siti restringenda usus est Decocto gramin. & rad. eryngii. Hisce Deo benedicente intra 6. hebdomadas detumuerunt crura, pedes, imo universum corpus. Obs. IV.

In scholio hæc habentur. Si potus concedatur, sit decoct. rad. gram. eryng. vel filic. mar. rub. Tinct. aut cichor.

Lixivium etiam parabitur ex ciner. sarmentor. vitis, absinth., juniper. genist. cum vino albo. Singulis diebus ad ℥vj. continuando per aliquot dies.

Prodest etiam omnis potus chalybeatus, & præciquè vinum, in quo silices albi fuerint extincti.

Frequenter etiam hydragoga in usum vocari debent e. gr.

℞. ♀r. ⊖lat. gr. xv. res. jal. ℈ß.
troch. alhand. gr. ij. M. f. p. cum jusculo sumendus.

Semin. sambuc. & Ebul. ad ʒj. pondus exhibita sæpius juvamen præstant. Vel

℞. Cort. intern. samb. miij. Coq. in seri lact. ℔iij. ad medias, quotidie mane & sero cyathum unum aut alterum sumat patiens usque dum convaluerit.

Quidem pro arcana habent succ. bryoniæ qui luna crescente in eius radice terræ adhuc commissa excavata singulis mane invenitur ad ij. vel iij. cochlearia, cuius singulis matutinis hydropico à Cochl. 1. ad 2. exhibetur quo solo vili medicamine multos curatos asserunt. Jo. de Muralto l. c.

* **Eph. Dec. 2. An. 8.**

Febris Quartana Decocto Antimonii crudi curata.

Filiæ quinquagenariæ cacochymicæ aliis nil proficientibus in tertiana in quartanam obfirmata Jo. de Muralto decoctum ♁ crudi præscripsit, cuius usu aliquamdiu continuato febris exulavit, viresque tum & carnes instauratæ sunt, sanitatemque recuperavit. Sed cavendum, ne aliquod acidum in Decoctione admisceatur. Obs. VII.

* **Eph. Dec. 2. An. 8.**

Delirium ex affectu hypochondriaco.

Joh. de Muralto seq. in sifolio commendat.

℞. Pulv. rad. jalapp. ℥i. ⊖. abs. gr. vii. ♂ diaph. gr, viij. m. f. p. subtiliss. vel

℞.

℞. Pil. ♀rear. ʒß. ad ℈ii. castor. pulv. gr. ij. balʃ. peruv. gt. x. M. f. pil. repetantur hæ mane per 3. dies. vel

℞. Gum. ammoniac. ℈i. ☿. dulc. ℈ß. M. f. pil.

Convenit & hic Riverio maxime probata potio ex fol. ſenn. rhab. crem. ♀. in Aq. font. cocta. Conducunt et quandoque vomitoria in ſubjectis fortioribus.

Hiſce præmiſſis medicamenta chalybeata præcipua ſunt. Hæc itaque bis in die m. & v. Duabus horis ante cœnam devorabitur vel ſub forma boli vel pilularum.

℞. limat. chalyb. ℈ß. c. ſ. q. ſucc. abſinth. inſpiſſ. f. pil. no. x. ſumat patiens mane & hora pomeridiana. vel

℞. Croc. ♂. aper. gr. xv. cum ſ. q. Conſerv. Cynorrhod. f. bolus mane & ſero devorandus. vel

℞. Chalyb. ppt. cum 🜂. ℥i. pulv. Diarrhod. Abb. ʒi.
C. ſyr. capill. ♀r. f. pil. Doſ. ʒi. ſingulo mane ſuperbib. parum Aq. bugloſſ. vel cichor. per 9. dies præmiſſis univerſalibus interiecta & ſubſequente purgatione. vel

℞. Chalyb. ppt. ℥ß. vel ⊖. ♂t. ʒij.
Gum. ammoniac. in 🜊. ſolut. ʒiij.
Aloes. lot. in Aq. cichor. ʒii.
♀. ⊖l. ℈iv. c. ſyr. cap. ♀r. f. pil.
Doſ. eſt ad ℈ij.

Notan-

Notandum in quibusdam limat. chalybis ſtomachi gravamen & tormina ventris excitare, quibus præſcribendum ut vel juſculum ab aſſumpta limatura hauriant, vel purgantia limaturæ admiſcenda ſunt, in quo caſu pil. prædictæ martiales in uſum vocentur.

Non hic prætereundum, corticem peruvianum in hoc affectu ſummum præſidium eſſe, quod jam abunde neotericorum experientia conſtat, maxime ſi ipſius ʒß. manè & ſerò per aliquot ſeptimanas deglutiatur. Vires enim ſuas in ſanguine & ſpiritibus confortandis & invigorandis mirandas præſtat.

Si vapor hypochondriacus caput impetat, ſpiritusque in motus irregulares adigat, quæ hyſtericis conducunt, egregii uſus ſunt, qualia ſunt caſtoreum, galban. aſa fætida -Ω-. ſalis ammoniac. cc. urinæ & alia, quæ tetrum odorem ſpirant, conveniunt quandoque Emplaſtra, inter quæ eligas Empl. Craton. ſtomachale, de cicuta, aut carminans Sylvii. Obſ. II.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dolor colicus.

In vehementioribus cruciatibus laudanum ſymbolum ſuum addit, inprimis purgantibus admixtum. Sedato ſiquidem dolore purgantia vires ſuas exerunt, ſicque experge

gefacto patiente excrementa foras deturbantur. ex. grat.

℞. aloes opt. ℨj. laud. op. gr. iv.
ſcammon. 🜂rat. gr. vj. m. f. pil. deaur.

Capiat æger hora commoda, dolorem poſt horam cedunt, & poſtea humores noxios evacuant.

Hiſce pilulis ſubſtitui poteſt bolus ſequens.

℞. ſcamm. 🜂rat. gr. vi. troch. alh. gr. iij.
laud. op. gr. ij. vel iij. c. ſ. q. conſerv.
cynorrhod. f. bolus.

Vel ol. amygd. d. cum manna in juſculo pingui exhibitum dolorem lenit, & materiam peccantem evacuat. Quidam ſic:

℞. ol. amygd. d. vel
alterius pro pauperibus ℥iv.
vini generoſ. ℥iß. ſyr. papav. alb. ℥i.
m. f. potio.

Ad colici doloris inveterati curationem, maxime ſi metus ſit, ne degeneret in paralyſin, alvo variis clyſteribus ſoluta primisque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum ex Decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die, ut acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiantur. Poſtera die cathartico accommodato purgetur, dein repetatur balneum, idque alternis faciendum diebus uſque ad ſanationem. Obſ. XIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Raucedo

Raucedo.

Contra raucedinem prodest sperma ceti quocunque modo usurpatum sive in jusculo aut quovis alio modo propinetur.

℞. sperm. cet. ʒj. succin. ppt. fl. benz. ana ʒß. misce pro duabus vicibus sub introitum lecti. Vel

℞. succin. ppt. ʒiß. spec. diatrag. fr. ʒi.
sacch. in aq. beton. q. s. f. l. a. rotulæ

Pro fluxione in pectus egregii sunt usus tabellæ seq.

℞. pulp. rad. alth. ℥j. pulv. rad. ir. fl.
liquirit. ras. ana ʒij. fl. ♀r. ℥ij. fl. benz. ℈j.
sacch. alb. ℥viij. cum mucil. gum. tragac.
f. ex arte tabellæ pond. ʒj.

Opiata enim hic maxime conveniunt, uti & Diuretica. Quidam commendant Ess. Catharralem ex destillatione serpilli vino infusi cum additione l. sassafras. Obs. XIV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Ischæma extemporanea.

Celsus vulnera glutinavit candido ovi. Prævotius genitalis bubuli pulvere inserso. Alii sanguinem tosto sanguine sistunt. Bufo exsiccatus id præstat collo suspensus vel manu detentus horrore ac metu, lignum fraxini vulnerum compressione: liquor stipticus Weberi massam fluentem coagulando. Spiritus vini spleniis applicatus vasa constrin-

ſtringendo & fibras denſando. Herniotomus ſtrumam in collo ſecans ruſtico, vulneri copioſo ſanguine mananti imponebat fomitem (einen Zunder) ex ligno putrido factum, ſatis magna in copia, imbutam album. ovor. conquaſſatis cum bol. arm. ſtuppam cannabinam ſuperaddens, quod genus remedii in cruentatione nimia poſt exciſum cancrum ex mamma optime contulit.

Alcali enim remixtum terræ ſiccat citra morſum, abſorbet, conſolidat. Obſ. XIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Febris petechialis cum Convulſionibus.

Ad convulſiones avertendas hoc ſuum faciebat officium.

℞. Pulv. bez. Senn. ℈ß.
Specif. ceph. Mich.
♁. diaph. à gr. vj.
m. pro una doſi in Aq. ſeq. aſſumenda.
℞. Aq. meliſſ. ℥iß.
ſcorzoner. galeg. à ℥j.
prophylact. Sylv. ʒiij.
Eſſ. meliſſ. ʒj.
ſyr. de ſucc. citr. ʒj. M.
℞. Aq. ceraſ. n. fl. til. ana ℥j.
ſcorz. card. ben.
epilept. Kolbii ana ℥ß.
Pulv. bez. Senn.

Specif.

Specif. ceph. M. ana ℈i.
Corall. r. ppt. oſſ. d. cord. c. ana ℈ß.
Lap. bez. or. gr. iij.
Man. Xti. perlat. qs. ad gr.

Uſurpetur cochleatim per intervalla. Obſ. XXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Epilepſiæ graviſſimæ à manus dextræ digitis obortæ Cura felix.

Huic ſtatim unicornu foſſile in hoc affectu ſæpius expertum ad ℈j. adhibuit cum Tinctura fl. pœon. in cereviſia, ulterius vero ut applicaretur veſicatorium in eadem manu, & ſequenti die ut ſecaretur vena in brachio ſiniſtro, conſilium dedit D. Grübelius.

Hiſce adhibitis intermiſerunt atroces paroxiſmi, ſenſusque omnes redierunt illæti. Die proximo idem unic. foſſile ad ʒß. aſſumendum dedit, veſperi verò ſalis rutæ ℈j. non ſine ſingulari commodo uſurpandum præſcripſit. Cui curæ finem feliciſſime impoſuit eodem Unicornu foſſili cum aliis præcipitantibus & ℈j. Cran. Hum. ppt. ſic deſperatus hic epilepticus paucos intra dies liberatus nunquam ejusmodi convulſiones poſthac fuit expertus. Obſ. XXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Mulier

Mulier quinquies apoplexiam passa restituta.

Huic statim tam interna quam externa antiapoplectica, resolventia atque stomachica præscripsit D. Grubelius, inter quæ pulverem etiam cephalicum cum radice ari, & caryophillis etiam aromaticis permixtum. Theriacam item Diatesseron, ab Hoffmanno in paralysi linguæ adeo commendatam, ut ipse hanc vocare non erubescat die Sprach-Lattwerge. Langius enim in Miscell. cur. med. p. 13. remediis stomachicis repente oblatis apoplecticos plerumque restitui affirmat. Hisce per aliquot dies usurpatis rediit ad se mulier, cui mox purgantia atque successive cephalica atque stomachica præscripsit. Sic trium septimanarum spacio cum omnium admiratione plenarie fuit restituta, quæ non tantillum quidem apoplexiæ, aut hanc alias consequentis paralysis vestigium ad mortem usque persensit. Obs. XXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dysenteriæ cum variolis conjunctæ Curatio.

Contra alvi fluxum post variolarum discessum tincturam cum maximo patientis commodo præscripsit D. Grübelius.

℞. Tinct. terr. japon. corall. à ʒj.
solis lips.

Eſſ. lap. bez. or. ana ℨß. M.

Quæ Tinctura aliquoties in die ad 25. gutt. ſumpta præter omnium ſpem puellæ ſanitatem reſtituit. Obſ. XXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Abſceſſus thoracis ex retrogradis variolis obortus per apertionem thoracis feliciter curatus.

1\. Ad expellendas variolas & vires cordis confortandas ſeq. præſcriptum.

℞. Aq. ſcorzon. ſcab. à ℥j. cord. Sax. ℥ß.
♁. diaph. ℨß. Tinct. corall. ℈ij.
Spec. diamarg. fr. ℈j.
Syr. acetoſ. citr. ℨvj. m. pro aliquot doſib.

Convulſiones accedentes pulvere ſequenti feliciter fuerunt profligatæ.

℞. Specif. ceph. M. Smaragd. ppt. ana ℈ß. m. detur pro duabus vicibus.

Cum vero variolæ in conſpectum non venirent, ad materiam magis maturandam ſeq. præſcripta fuit emulſio.

℞. Sem. Card. mar. benedict.
aquileg. ana ℨiß.
c. ſ. q. aq. ſcorz. f. l. a. Emulſio, add.
♁. diaph. ℨß. CC. ſ. △. corall. alb. ana ℈j.
Man. xt. plat. qs. ad gr. ſumatur pro lubitu.

Ad æſtum nimium temperandum hæc Tinctura cum externo epithemate maximè profuit.

℞. Tinct.

℞. Tinct. corall. ʒiß. rosar. ʒj.
♎. ros. ℈i. m. d. ad 30. gt. aliquoties in die.

Epithema capiti applicatum fuit hoc.

℞. Aq. verben. rof. beton. ana ℥iß.
♊. depur. ℈j. acet. rut. ℥ß. m.

Ad alvi obstructionem clyster fecit officium. Cum accederet putrida cum hectica, balnea tepida indies esse adhibenda serio præcepit; materiam deinde coctam hisce laxantibus eliminare studuit:

℞. Hepat. rubr. Dresdens. ♀r. ⊖lat. à ʒß.
pulv. rad. jal. gr. xij. syr. ros. sol. ℥iß.
m. pro 3. dosibus.

Ad hecticam inhibendam naturamque confortandam tam interna quam externa sedulo usurpata fuere.

℞. cons. viol. rosar. ana ℥j.
borrag. ℥ß.
spec. diamarg. fr. ʒiß.
antihect. Pot. ℈ß.
c. s. q. syr. de corall. f. Elect. pro lubitu sumendum. Dorsum verò hoc illinatur.

℞. ol. septem flor. Myns.
amygd. d. ana ʒii.
pingued. human. ʒiij. M.

Cum verò vires maxime deficerent, hæc cordialia fuerunt præscripta.

℞. aq. borrag. veron. farfar.
pulm. vit. ana ℥j. cord. Sax. ʒvj.
liq. corall. ʒj.
antihect. Pot. matr. pl. ppt.

ſpec. diamarg. fr. ana ℈j. ſyr. corall. ℥j. M. pro lubitu ſumenda. Externe hoc linimentum fuit adhibitum.

℞. ungt. roſat. Meſ. ℥ß.
ol. chamom. roſar. ana ʒij.
pingu. homin. ʒiiß. M.

His cordialibus intus & extra ad tempus adhibitis natura reſtaurata abſceſſum maximum in latere ſiniſtro produxit, Emplaſtrum itaque primo emolliens atque maturans applicatum. Inde inciſio à Chirurgo facta inter quintam & ſextam coſtam & materia purulenta per cannulam argenteam indies evacuata. Intus interea hæc eſſentia cum vehiculo ſequenti uſurpata.

℞. Eſſ. vulnerar. ʒj. beton. cc. 69. ana ʒß.
Tinct. fl. aquileg. bellid. ana ℈j. M.
℞. aq. pulmonar. veron. ſcab ana ℥j.
ſyr. ſcab. hed. terr. ana ℥ß. m.

Per menſem hiſce uſurpatis ad materiæ excrementitiæ affluxum inhibendum pectorale laxans non ſine commodo adhibitum fuit ſequens:

℞. pulv. mechoacann. albiſſ. ʒß.
jalapp. ℈ß.
ſpec. dianiſ. diapenid. ana ʒß.
crem. ♀r. ℈j. ſyr. roſ. ſol.
loch. de paſſul. ana ℥ß. M.

Ad tuſſim auferendam & phthiſin præcavendam ſeq. Electuarium patienti præſcriptum ſuum fecit officium.

℞. conſ.

℞. conſ. hed. ▽rr. ſcabioſ. pulmonar.
veronic. ana ℥ß.
pulv. haly c. pth. ʒj. antih. Pot. ℈i.
ſyr. hed. terr. tuſſilag. ana q. ſ.
m. f. l. a. elect. indies ter ſumendum.

Evacuata materia è thorace purulenta & adhibito iterum purgante pectorali tandem ad potiones pectorales & vulnus penitus ſanandum fuit progreſſum.

℞. aq. hed. terr. card. ben. ana ℥j.
ſcab. veronic. ana ℥ß.
Eſſ. oc. 69. ʒß. ♂. diaph. raſ. ebor.
oc. 69. contuſ. ana ℈j.
ſpec. diapenid. ʒß.
ſyr. hed. terr. viol. ana ℥ß.
veron. ʒvj.
miſc. & ſumatur pro lubitu.

Hiſce aliquamdiu uſurpatis materia ita fuit imminuta in pectore, ut nihil pene effluxerit. Cui curæ impoſitus colophon, decocto pectorali ex lignis cum herbis vulnerariis, applicato externe empl. opodeldoch. Mindereri, quibus vulnus fuit clauſum. Conf. Obſ. XXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Ardor ventriculi.

Nullis medicamentis juvantibus D. Hannemannus ſeq. ordinavit:

℞. gelatin. ex ebor. c. aq. nymph. fact. ℥ij.

 conſ.

conſ. fl. nymph. roſ. pall. malv. ana ℥iij.
rad. cich. cond. ſcorz. cond. ana ℥ii.
ſyr. d. alth. F. è ſucc. fol. malv. ana ℥v.
rad. zinzib. cond. ℥ß.
Elæoſacch. ſaſſafr. ℥j. m. f. elect.

℞. ☿r. d. gr. vij. extr. rhab. ℈ß.
reſ. jalapp. gr. v. m. f. l. a. pil.
c. ſucc. liquir. & aq. nymph. no. IX.
involv. pulv. oc. 69.

℞. ♁. diaph. ℈ij. unic. foſſ. oc. 69. ppt. ana ℥j.
n. m. ℥ij. conſ. malv. roſ. pall. ana ℥iiß.
m. f. l. a. rotulae cum ſacch. q. ſ. in ſucco malv. diſſoluto. Horum uſu à contumaciſſimo & diuturno affectu quo generoſiſſimus juvenis laboravit, eſt liberatus. Obſ. XL.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Vertigo gravis curata.

Dr. Hannemannus illuſtri juveni præſcripſit ſequentia:

℞. maſſ. pil. d. ſucc. Crat.
extr. panch. Cr. fol. ſenn. agar. ana ℈j.
jalapp. reſinoſ. ſcammon. ana ℈ß.
m. f. l. a. pil. ex. ℈j. no. IX. cum elixir. noſtro ſano & experto.

℞. aq. Carol. V. ℥iij.
anhalt. nob. apoplect. Sennert. à ℥iß.
vin. meliſſ. lil. conv. ana ℥j.
elix. vit. Matth. noſtri ſan. & expert. ℥ij.
Elæoſacch. meliſſ. ℥i. m. doſ. cochl. ij.

℞. spir. sal. ammon. ʒiij. cc. ʒj.
fulig. ʒij. Theriacal. ℥j.
ol. serpill. cum sacch. mixt. ℈ij. M.
qua mixtura spongia madefacta saepe naribus admoveatur fortiter attrahenda.

℞. n. m. no. 1. cubeb. cardamom. ana ℈j.
caryophyll. gr. xv. ciñam. macis à gr. xvii.
☉. diaph. ʒj. cinn. ☉. ℈ß. Eleosacch. meliss.
℥j. m. f. pulv. qui post cibum, quantum
cultri cuspis capit, sumendus.

Horum medicamentorum usu in totum fuit liberatus.

Post mensem eadem medicamenta adhuc semel parata sunt, quibus additae hae rotulae:

℞. cons. lavend. ʒiij. rorisinar. salv. ana ʒij.
beton. ʒiiß.
zinzib. cond. ʒiij. cardamom. cubeb.
caryophyll. ana ℈ij. macis ʒß. n. m. ℈iiß.
castor. pulv. ℈i. cran. hum. ppt. ʒß.
m. f. l. a. Rotulae c. sacch. s. q. in aq. ros. solut. consperg. ol. succini ℈j. Obs. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Morbus Comitialis in infante curatus.

Dr. Hannemannus ordinavit Euporiston à Dr. Crũgero Dec. 2. Ephem. G. C. anno 2. obs. 41. p. 105. communicatum.

℞. crystall. foss. ppt. ℈ß. corall. r. ppt.
gr. vij. marg. or. ppt. gr. iij.
smaragd. ppt. gr. v. m. f. pulv. qui cum
seq. aqua exhibeatur:

℞. aq. taraxic. ℥iij. cran. hum. ppt. ℈j.
man. xt. perlat. ʒij. M.

Extrinſecus iuſſit naribus adhibere ſeq. liquorem:

℞. ſpir. fulig. ʒij. ammoniac. ʒi.
aq. apopl. Hartmann. ℥ß.
ſpir. vini camph. ʒiß. M.

His medicamentis infans ab hoc morbo herculeo fuit liberatus. Obſ. XLII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Non contemnendus alvum reſerandi modus.

Vir quidam accipit globulum unum vel alterum de confectione globulorum moſchatelinorum vulgò Biſamkugel, quibus alias pro ſuppoſitoriis utimur, diſſolvit in ſcutella juris pulli vel ſimplici aqua calida, indit, quantum capit, ſyringæ, & manu dextra eam poſterioribus applicat, atque ſic illum liquorem clyſteris loco ſibi injicit, quod ſi ſemel non ſatisfacit, reiterat id etiam bis vel ter conſequenter & ſic ſibi alvum feliciſſime reſerat. Practicat hoc jam per multos annos, idque facilius, quam dum multis vel digeſtivis ex tartaro, vel laxativis ſemper ante paſtum, quales ſunt uſitatiſſimæ paſſulæ, vel pruna laxativa, aſſumendis uteretur. Obſ. LXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Epilepsiæ convulsiones, opisthotonos & emprosthotonos dictæ.

Cura ex consilio D. Marci Gerberii & Doctoris Andreæ de Coppinis restituta & intra duos menses feliciter fuit finita.

Notabilius profuere pil. ex extr. cephalico pil. cochiar. rad. valerian. castor. & una vel altera gutt. ol. succin. still. confectæ, ante singulos lunæ quadros pridie mane assumendæ.

2dò. Pulvis appropriatus ex pulv. epileptico March. cinnab. nativ. smaragd. & cran. hum. præparatus, de quo omni lunæ mutatione pridie vesperi, eadem & postera die manè ex aqua epilept. Langii & ceras.n. una dosis assumebatur.

3tiò. Decoctum ex ligno s. visco querc. rad. chin. & sarsap. cum rad. valerian. pœon. herb. betonic. & primul. ver. ac sem. fænic. factum, sacchari modica qv. dulcificatum & cum affusione aliquot guttarum spir. vitriol. ad gr. acidulatum, de quo intermediis diebus quotidie mane sumebatur bonus haustus. Quibus diebus quoque vesperi pro virium corroboratione assumebatur aliquid de conf. Alkermes cum appropriatis mista, vesicatoria carpis manuum, cruribus, nuchæ imposita, tandem & setaceum nuchæ inustum & clysteres per intervalla sæpius

 injecti,

injecti, quibus continuavit per duos integros menses & convaluit. Obs. CI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Raucedo senilis.

Sylvius in pertinacissima Ravi commendavit impensius spiritum salis armoniaci vel in potu ordinario guttatim propinatum, nec infra inexspectatum sterit hoc tanti viri elogium. Talem itaque conficiendam curavit trageam, D. Georg Hannæus.

℞. sacch. cand. albiss. ℥iij
sperm. cet. ʒiß. aq. vit. anisat. qs.
spir. salis armoniac. ʒß. m f. pulvis,

lambendus sæpiuscule. Hinc non mitificabatur modo senio confecti raucitas, sed & commodum se subduxit, ut non promptius hodie, quam clarius loquatur. Obs. CVIII.

* Ephem Dec. 2. An. 8.

Pleuritis alternis diebus tussi & fætore ingravescens.

Pleuritidi maximum attulit solatium hæc mixtura sæpius de die sumpta.

℞. aq. prophylact. Sylv. Theriac. s. ana ℥ß.
fœnic. ℥i. hyssop. ℥ii.
bez. min. oc. 69. ppt. ana ℈ij.
♏. salis armon. gt. xv. laud. op. gr. ij.
syr. papav. rh. ℥i. M.

Debellata pleuritide maximum sensit levamen

men ex continuato ſeq. medicaminum uſu.

℞. Eſſ. ſtomachico-polych. authoris ℨij.
elix. propr. dulc. ℨi. ♎. ⊖. dulc. ℨß. M.

Inde ſumpſit mane & veſperi gt. xv. in cochleari huius mixt. pectoral.

℞. aq. fænic. hyſſop. veron. ana ℥ij.
vit. aniſ. roriſmar.
vini meliſſ. zedoar. ana ℥iß.
ſyr. hyſſop. juiub. ana ℥i. M.

Hinc fœtor cum tuſſi diſparuit, ſupplente eius vicem appetitu deſiderato. Obſ. CIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Remedium Euporiſton in aſcite.

Dr. Adamus à Lebenwaldt pauperculo hydrope aſcite per annum tum laboranti ſuaſit, ut pulv. ialap. ℨi. ſumeret, ac deinde per aliquot ſeptimanas mane & hora una ante cœnam rob ebuli mediocre cochlear caperet, & ſæpe fotum ex decocto fol. ebuli ventri tumido applicaret. Quo facto detumuit, & plurimo ſero per vias urinarias evacuato in integrum convaluit. Quod idem in felicem curationem ceſſit alii miſerculæ. Obſ. CXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Paſſionis iliacæ ex hernia inquinali cura à Dr. Andrea Löw facta.

Primo ſtatim intuitu opiatis vomitum ſiſtere decrevit, quo citius ac commo-

dius

dius deinceps, alimenta ac medicamenta retinerentur, ſicque alvus emolliri & ad excretionem ſtimulari poſſet. Unde bolum ex mithridatio corall. balſ. peruv. laudano ipſo de tribus adhibens tantum effecit, ut ad aliquot horas dolores & vomitus intermiſerint. Iis vero elapſis adhibita prius aqua laxativa ad ℥iv. cum aq. vit. mulier. vomitus omnium ingeſtorum & cruciatus per octiduum redierunt. Suppoſitoria, clyſteres nonnunquam ex lacte & ſaccharo, vitello ovi, nonnunquam ex decocto emolliente cum ſpec. carminat. elect. d. bacc. laur. melle mercuriali. bened. lax. unguento clyſmatico ol. laurino ſale comm. &c. confectos & quotidie aliquoties iniectos citra ullam excrementorum alvinorum admiſtionem reiecit omnes. Fomentationes ex herbis emollientibus althea malva, parietaria, melilot. chamomilla, verbaſco, ſemine lini fænu græci, branc. urſin. ſterc. ovillo toti abdomini, tumorique hernioſo die nocteque applicatæ; venter inprimis circa umbilicum, ung. de althea artanit. ana ℥i, oleo colocinth. ℥ß. inunctus: ſtomachus ſacculis ex ſale, abſinthio, chamomill. menth. fomentatus: balnea dulcia cum herbis emollientibus quotidie bis uſurpata, quæ haud exiguum attulere levamen.

Leniebatur hac ratione dolor, diſtenta latera & abdomen ipſum emolliebantur, vomitus

mitus intermittebant toto insessus tempore. Viribus vacillantibus, anxietatibus nimiis, vigiliis continuis subveniebatur sequentibus. Ordinabantur vesperi semper species de gemm. fr. corall. r. cum mithridat. & laudan. op. pulv. analept. Minder. ob metum verò majoris convulsionis & epilepsiæ pulv. marchion. unic. marin. mag. cran. hum. &c. potiones perl. confortantes, bals. cordialia externa. Manè autem potiones laxativæ, nonnunquam pulvis purgans, clysteres frequentes. Ast irrito conatu omnia, utpote vomitu mox rejecta. Donec tandem octava morbi die clyster ex decocto emoll. ordinatus cui additum ol. lini & ol. colocinth. ℥iij. ante balnei ingressum, qui scybala in minima licet quantitate eduxit cum euphoria, sine mora hinc decoct. prunor. cum fol. senn. ℥ß. rhabarb. ʒiiß. crem. ♀. ʒii. passul. ℥ß. ante ingressum balnei ℥vj. ebibit & balneo insedit, & balneo egressa bis alvum deposuit. Quare à meridie idem Decoctum assumpsit, quod retinuit alvique obstructionem contumacissimam hac ratione solutam sensit imo diarrhœam incurrit. Ne verò dolores, vomitus, alvo obstructiones recidivarent, quolibet vesperi deinceps sumpsit spec. de gemm. fr. pulv. epilept. cum grano semis laudan. de tribus, elapsis autem horis sex summo mane idem decoct. prunor. bibit & balneum continuavit. Ad sitim extin-

tabili tumoris imminutione. Continuata applicatio, ſic ex integro ægra convaluit. Obſ. CXLI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Phthiſis curata.

Patiens ſingulis diebus ieiuno ſtomacho comedit portionem aliquam de naſturtio aquatico, & nullum alium potum bibit præterquam lac ebutyratum recentiſſimum. His diligenter adhibitis patiens ex integro convaluit. Quæ quidem phthiſeos cura eſt ſimplex, proficua tamen & non vilipendenda. Rationem vide in Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Cancer Mammarum.

Dr. Gabriel Clauderus commendat ſpiritum ſang. cerv. proprio ſale exaltatum, & quæ loco omnium quaſi ſunt remedia è fuligine furnorum ſal & ſpiritus ejus, præcipue eſſentiam ſuam ex hoc ſale elaboratam, quibus alternatim addenda martialia, ſaturnina, tartarea, nitrata. Empl. & ſperm. ranar. cum ſaccharo ſaturni aliquando conducit. Si vero tandem ad ſuppurationem tranſierit dictis internis, in ſpecie è ſale fuliginis optato effectu & ſolatio varios iuvit. Externe præ aliis laudabilem præſtitit operam decoctum calcis vivæ aqua fumariæ, ſummitatum pini & hyoſciami factum

factum addito alcali aliquo fixo, vel cinere 69. alumine usto, vel mixtura ex aq. flor. hyperici, & ranis integris, & spermate ranarum addito pulvere è ranis & bufonibus calcinatis. Mirabilem opem quibusdam præstitit aqua Fabricii Bartholetti, quam describit in sua Encyclopædia p. 195. & latrabilem curiose vocat, dum canes juvenes lacte adhuc utentes materno vel destillat, vel saltem s. a. coquit, liquoremque linteis applicat. Obs. CCIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Ambustio ex fulmine.

De partium externarum læsione mire conquerebantur, quibus spiritus vini camph. statim cum linteis applicatus. Calori interno ♁. diaph. bez. min. nitro ♁ato prospectum. Cum in brachiis gangræna esset metuenda, linimento primitus ex vitello ovi cum ol. lini partes illinebantur s. quod & à Gockelio laudatur. Et dein triplicata linteamina aqua nigra chir. calidissima imbuta applicabantur. Extincta successive inflammatione externa digestiva partibus ambustis imponebantur, non tamen neglectis epithematibus calide semper applicandis. Obs. CCXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Menses parcius fluentes sub Dysenteria.

D. Westphalus bolo arm. floribus 🜂r. &

 ♁. diaph.

☿. diaph. ♂tiali cum ⊖lo ad albed. calcinato mixtis myrrham, uti & solutioni martis cydoniatæ ad liquidioris syrupi consistentiam inspissatam essentiam myrrhæ in larga dosi adiecit, ex quorum usu menstruatio multum augebatur, fluxus autem alvi cruentus & dolorificus in momento quasi sistebatur, & huius loco saltem mucosa per album excernebantur, quæ tamen lactis calidi cum butyro rec. non salito liquefacto haustu & continuato lap. 69. ppt. & cc. ust. præpar. mistorum in potu ordinario usu brevi quoque cessabant. Obs. CCXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Essentia vulneraria D. Rosini Lentilii.

℞. fol. nicotian. pyrol. sanic. persicar.
millefol. fl. hyperic. virg. ☉r. ana mß.
rad. symph. ℥j. bistort. sigill. sal. ana ℥ß.
⊕. fix. ℨi. concis. & contus. superfunde

in cucurb. vin. rubr. mens. j. aq. plant. ℔iß. Stent in digest. leni superimp. alembico cœco per 8 d. ac noctes. col. & exprim. leniter menstruum evaporet vel abstrahatur ad mellaginem sive formam extr. liquidioris cujus ℞. ℥ii. myrrh. rubr. ℨiii.

gum. ammoniac. mumiæ ver. ana ℨij.
sang. dr. ℨiß. salis ♀r. ℨß. superfunde

pulverisatis & mixtis spir. vin. opt. ad eminentiam palmæ. Digerantur rursus per 8. d. &

d. & n. leni calore & filtratum servetur usui. Obs. CCXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dura abdominis tensio.

Dr. Lucas Schröckius multis frustra usurpatis tandem essentia alkalina ex aloë, myrrha, cum pauco croco, marti resolubili Willisii maritata tumorem emolliit. Observ. CCXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Febris singultuosa.

Dr. Schuchmannus pro singultu urgentissimo symptomate debellando species diacreræ Myns. cum bez. min. salis prunellæ, guttisque aliquot oleorum aromaticorum ad mentem Oribasii in eph. cur. obs. 156. ann. 4. decur. 2. & obs. 118. ann. 5. decur. 2. nestoris 11. repetitis vicibus propinavit, stomachique orificium linimento ex theriaca oleisque aromaticis inungere fecit, desuper imponendo semper sacculum calefactum. Hinc continuato per d. & n. medicamentorum usu penitus cessavit. Obs. CCXII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Tumor inquinum
in muliere à vipera demorsa.

Tumor hic erat durus frigidusque & tantæ pertinaciæ ut per epithema ex spi-

ritu vini camph. crocato ſpirituque Theriacali conſtante, repetitis multis vicibus calide applicatum diſcuti recuſaret, ſopitis licet doloribus, unde aliud medicamen ſubſtitutum, herb. ſcilicet origan. ſcord. roriſmar. puleg. fl. chamæmæl. rom. rad. angelic. vincetox. enulæ, duobus ſacculis incluſa coquebantur in aqua f. & lixiv. æqualibus partibus & calidiſſime applicabantur, quibus ſæpius repetitis in totum fuit diſcuſſus tumor, ut ſine moleſtia incedere valeret. Obſ. CCX. in ſcholio p. 256.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Diarrhœa anniverſaria.

Hæc per ſeptem jam annos ſemper in fine Junii cum propenſione ad vomitum reverſa eſt. D. Joſephus Lanzonus ſeq. electuarium præſcripſit ad cochleare dimidium ante paſtum ſumendum.

℞. conſerv. roſ. vet. citri ana ℥iß.
cc.ppt. corall. r. ppt. lap. alabaſtr. pulver. hæmatit. ppt. margar. ppt. terr. ſigillat. ♌. vitriol. ana ℈j. cum ſyr. acetoſ. ſimpl.

f. Electuarium. Et ſeptima die doloribus mitigatis ceſſante nauſea terminavit Diarrhœa more conſueto. Obſ. CCI.

* Ephem. Dec. II. An. 8.

Elixirium pectorale.

℞. aloes p. iij. myrrh. pt. ii. gum. ammoniac. & croc.

& croc. ana p. i. cum ⊖♀r. & spir. vini non rectificato f. Elixir.

D. Westphalus addidit in pleur. ad Elixirii huius ℥ij. liq. cc. succin. ℥iß. de quibus terna vice indies gutt. 50. exhibuit, interposito simul oximel. scillitico cum ana succi raphani permisto. Obs. CCXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Chelidonium majus febrifugum.

Præmisso emetico succi herbæ huius expressi guttæ 3. vel 4. aliquot cochlearibus vini albi commisceantur, vel etiam portio quædam infusi radicis ante paroxismum in febribus intermittentibus exhibeatur, ægerque in lecto ad sudorem se componat, eumque promoveat, & si opus sit, secundo assumat, sic imposterum à paroxismis febrilibus immunis erit, uti multis experimentis hactenus exploratum. Obs. XXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Febrifugum pluries expertum à D. Josepho Lanzono.

Hic author post septimam accessionem in quartana sequentem exhibuit pulverem, & febris abiit, quem postea pulverem sæpe & in tertianis, quartanis, erraticis ac aliis febribus intermittentibus feliciter est expertus.

℞. sal. absinth. crem. ♀r. ana ℥ii.

chin. chin. ℥ß. santal. r. ʒj.
spir. vitriol. rectif. ℥ß.

Hunc spiritum affunde guttatim, pulverem miscendo spatula lignea, inde lento igne exsicca & pulverisa. Dosis sit ʒß. ad ʒi. in aqua card. ben. vel absinthii. Obs. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Raucedinis remedium.

Præcipue commendatur syrupus de erysimo Lob. D. Sanzonus affirmat quendam sacerdotem Ferrariensem pluribus in vanum tentatis auxiliis à raucedine liberatum esse, sumendo quavis vespera pulv. oc. 69. ad ʒi. & hoc per tres vices adhibito remedio rectè convaluisse. Obs. XLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Fluxus hepaticus curatus.

Mulier per totum fere vitæ curriculum fluxu hepatico vexata tandem multis frustra tentatis usu aquæ cichorei curata fuit, post multos annos eodem fluxu denuo laborans ab eodem etiam remedio levamen accepit. Sumebat autem de aqua dicta cichor. stillatitia quovis die ad uncias viginti. Obs. XLVIII.

* Eph. Dec. II. An. 9.

Febris maligna cum convulsionibus Epilepticis.

Dr. Marcus Garbezius alexipharmacis & robo-

roborantibus, & externis tum per clysteres, tum veſicatoria à capite revellentia inſiſtendum duxit, quoad potum decoctum ex rad. ſcorz. cc. viſco qu. & modico ſem. coriandr. ordinavit, quam tamen vel cum additione lap. prunell. vel ſpir. ⊖li ad gr. acidulari voluit.

Cæterùm mox talem pulverem epileptico-alexipharmacum porrexit:

℞. ſpec. de hyac. ʒj. fl. nitri Mynſ. ℈ii.
pulv. march. ℈i. lap. bez. or. gr. v. m. f. p. dividatur in 4 part. æq.

Quarum unam ſubito dedit ex tali vehiculo.

℞. aq. ſcorz. galeg. ceraſ. n. ana ℥ij.
ſyr. acetoſ. citr. ℥ß. m.

pro viribus roborandis ei præterea frequenter de tali mixtura cochleatim propinavit:

℞. aq. cord. H. Sax. 2dæ ℥iß. meliſſ.
ceraſ. n. totius citri ana ℥i.
conf. alkerm. inc. ʒß. man. xt. perlat. ʒj.
pulv. march. ʒß. ſmaragd. ppt. corall. r. ppt.
unic. ver. ana ℈ß. fol. ☉. n. j. m. d. ad vitrum.

Pro oris humectatione & nigredinis abſterſione de tali mucilagine frequentiſſime aliquid ori inditum.

℞. mucil. ſem. pſyll. & cydon. aqua ſemperviv. & prunell. ana ℥ii. extr.
diamor. ʒvi. lap. prunell. ʒj. d.

& loco ejus aliquando castaneæ magnitudine de butyro rec. insulso & cum modico ♁. ppt. permisto, absterså desuper semper cum dentiscalpio lingua. Obs. LXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Pessariorum usus in immodicis uteri hæmorrhagiis egregiis.

Nullis proficientibus D. Joh. Petr. Albrecht seq. ordinavit.

1. ℞. aq. plant. sperm. ran. ana ℥iv.
in his mixtis solv. alumin. crud.
vitriol. goslar. qs. ad saporem fortiter astringentem. d. s. äusserliche Mixtur.
2. ℞. rad. bistort. consol. maj. tormentill. gallar. ana ʒiii. succ. acat.
sang. dr. thur. mastich. ana ʒij.
mixta excipiantur alb. ov. &
mucilag. tragac. c. aq. fol. querc. facta fiantq; pessaria synd. rubr. obducenda. d. cum annexis filis.

Iisdem utendi talis est modus: in portione mixturæ super carbonibus ignitis calefacta unum pessarium per quadrantem horæ detineatur, calidumque sic vaginæ uteri quousque fieri potest, iniectum, ibidem per 3. horas inhærescat, quibus præterlapsis eximatur, & nova mixturæ portione impraegnatum denuo immittatur, vel recens pessarium huius loco substituatur ad aliquot horas,

hóras, vel tam diu relinquatur donec acrimonia aut vellicatio quædam percipiatur. Ita plurimos morbo tam gravi ac diuturno afflictas, aliis medicamentis nihil quicquam auxilii afferentibus cito, tuto ac jucunde ſanitati reſtituit, teſtaturque nunquam illa exſpectationem ſuam fefelliſſe, niſi in ſubiectis annoſioribus, quorum vaſa temporis diuturnitate calloſiora reddita omnem adſtrictionem repudiant. Si poſt inditos peſſos acrimonia quædam atque mordacitas in vagina percipiatur, iis in lacte immerſis atque iterum inſertis facile evanuit. Confer. Obſ. LXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Euporiſton in Dyſtocia.

℞. myrrh. troglodyt. ℈j. borac. ven. croc. or. ana ℈ß. ol. ſuccin. gt. iij. m. d. in vino. Hoc euporiſto pluribus feliciter ſuccurrit. D. Hunerwolffius. Obſ. XCVII.

* Eph. Dec. II. An. 9.

Urina cruenta in Septuagenario.

Hæc ſequenti vulneraria & conſolidante potione curata ad Dr. Ioh. Georg Grubelio.

℞. aq. burſ. paſt. veronic.
fl. bell. conſolid. maj. ana ℥ii.
croc. ♂ti adſtring. oc. 69. contuſ. ana ʒß.
ſyr. d. ſucc. veron. ſcabioſ. ana ℥ß. m.

qua in 4 doſes diviſa & aſſumpta urinæ cru-

enta statim emansit. Observ. CIX.
* Eph. Dec. 2. An. 9.

Dysenteria epidemica cum petechiis atque singultu.

Feliciter curata bolo Regi Poloniæ quondam à D. Cnæffelio in dysenteria maligna præscripto, qui exoptatam attulit sanitatem.

℞. conserv. ros. vet. ℥iß.
pulv. pannonic. r. ℈i. terr. jap. gr. v.
laud. op. gr. j. m. f. bolus.

Quo sæpius iterato & cum julepo confortante adhibito ab hisce diris hostibus fuit liberatus. Obs. CXIII.
* Eph. Dec. 2. An. 9.

Chlorosis.

Dr. Andreas Löw ordinavit pulveres ex croco ♂tis sacch. sulphurat. cachect. Q. stomachal. spec. diajovis. fœcul. bryon. cum gr. aliquot diagrid. 🜍rat. & ol. cinnam. vel meliss. vel macis & elæosacch. citr. permistos. Tinct. sal. ♀r. ess. myrrh. castor. tinct. ♂t. aper. aliaque per aliquot septimanas sumenda, quolibet octiduo aq. laxativam Mannag. cum crem. ♀r. & elix. uterin. Croll. interponens, sed hæc virginem à tanta morbi vi vindicare non potuerunt. Unde præscripsit aquam martialem sequenti modo præparandam.

℞. limat

℞. limat. ♂tis ℔j. affund. spir. 🜂r. gt. xxv. roris majal. destill. ℔ij. Stet per 24 hor. coletur.

Cura hæc menstrua inchoata ab aq. laxat. M. postero die aq. martial. ℥iij. mane sumptæ sicque semel in die per 14 dies continuatum. Reliquis duabus septimanis huius usus duplicatus, atque mane & à meridie ℥iij. cum aq. cinnam. vel alia adhibitæ observato blando corporis motu, nec non singulis hebdomadibus interposito medicamento purgante. Quorum omnium legitimo menstruo usu virgo periculis ac ærumnis defuncta, quibus per triennium fuerat afflicta, non modo exoptatam faciei ruborem sed & pristinam sanitatem recuperavit, postmodum ad thermas fuit ablegata. Eadem cura virgines aliquot cachecticas chlorosi laborantes feliciter restituit. confer. Obs. CXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hæmorrhagia uteri.

Feliciter sedata à Dr. Ledelio purgante, quod & in alia successit. Idem allegat Bonetus, quod nempe hæmorrhagiam pertinacem cohibuerit purgante med. septentr. collatit. l. 1. sect. 24. c. 32. Obs. CXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hydrops

Hydrops post febrem malignam curatus.

Emanuel König sanationem felicem obtinuit binis purgantibus ex jalappa. ♀r. ⊖lato, cinnamom. & pulvere ex oc. 69. lumbr. terr. sale absinth. ad octo doses, decoctoque rad. vincetox. ex diuresi copiosa restitutus est. Uti vero hic hydrops contigit ex febri continua: ita ex febri intermittente quendam perfecte restituit seq. infuso:

℞. ras. l. juniper. odoratiss. ℔ß. limatur. chalyb. ℥iij. ♀. crud. nitri crudi ana ℥j. rad. helen. ℥ß. levist. ir. nostr. ana ℥iij. herb. agri mon. card. ben. fragar. marrub. alb.
summ. cent. min. mj. caryophyll. ʒij. sem. fœnic. ℥ß. incis. contus. affund. mens. duas vini alb. veter. Obs. CXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Remedium anxietatis in febribus malignis.

Dr. Daniel Crügerus vocatus ad quendam advocatum, qui anxietatibus fere necabatur cum difficili respiratione, exhibuit interne, aq. Theriacal- frig. Riverii ℥iij. Externe imposuit cordi gallinam in ventre deplumatam quæ paulo post moriebatur, & aliam quæ & moriebatur, tertia non moriebatur.

batur. Sic patet gallinarum auxilio posse evocari à corde actuale venenum in febribus malignis.

Sic etiam in continuis & malignis febribus, ubi delirium imminet, aut agrypnia laborant ægri, gallinæ viventes discerptæ plantis pedum applicantur. Obs. CXXXVIII.

* Ephem. Dec. 2. An. 9.

Fluxus hepaticus chronicus.

Dr. Dan. Crügerus hunc exhibuit pulverem:

℞. corall. r. ppt. crystall. fossilis ras. ebor. à ʒß. smaragd. ppt. ℈ij. m. f. p. de quo detur ter de die ʒj.

Videbatur curatus, sed dejectiones post tres septimanas rediere. Idcirco proposuit Tinct. corall. cum succo citri factam Riverii, de quo 4. cochlearia bis de die sumpsit. Item decoctum rad. tormentill. & symphyti addito hepate vituli. Tum exiccatum hepar lupi sæpius assumpsit, clysteribus simul adhibitis & per 14. dies vesperi sumpsit laud. op. Sennerti gr. IV. sic perfectè curatus est. Diætam tamen ex oryza & panico continuavit, potus erat cerevisia tenuis inter prandendum & cœnandum, alias hauriebat Decoctum hepatis vituli cum rad. tormentillæ & symphyt. factum. Obs. CXL.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hemi-

Hemicrania singulis diebus certâ horâ recurrens.

D. Daniel Crugerus methodice curam instituit, purgavit corpus, vera ut tunderetur, curavit, vesicatorium nuchæ adhibuit, ast omnia frustra. Tandem in ipso paroxismo hirudines quatuor ipsi parti dolenti applicari jussit, & dolores nunquam redierunt. Eodem remedio Consiliarius quidam, cum multum negotii hic affectus per multas septimanas facesserat, curatus est. Doctor quidem juris eodem affectu correptus præmissis universalibus & vesicatorio in nucha, item cucurbitulis in dorso, tandem unica cucurbitula ipsi loco affecto in paroxismo adhibita ab hoc affectu liberatus est. Obs. CXLI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Motus Convulsivi horrendi singulis diebus recurrentes in Virgine.

Præmissa purgatione singulis septimanis repetita deportabatur semel de die in semicupium vel stupham humidam, ut sudor provocaretur lapidibus ignitis injectis in Decoctum herbarum, duabus autem ante horis sumpsit ʒi vel ʒiß de Electuario sequente.

℞. Theriac. mithridat. ana ʒvj.
troch. viper. ℈j. cran. h. ʒiß.

rad.

rad. pæon. ℥ß. visc. qu. ʒij. syr. beton.
qs. f. Elect.

Vesperi hora 4ta assumpsit pulverem seq. Drawitzii, ʒi. pondere, quem & Thonerus habet, de convulsf. Epilepticis p. 91.

℞. Rad. Vincetox. succis. enul. pœon. mar. caryophyllat. ana ℥iß. bacc. laur. ʒß. anthos. serpill. salv. ana gr. xv.
m. f. pulv.

Bis de die propinata est aqua nostræ Ciconiæ ad cochl. ij. vel iij, quæ multum profuit. His remediis intra 4. septimanas perfectè curata est. Aquæ descriptio hæc est:

℞. Ciconiæ incisæ mundatæ n. 1.
rad. pœon. mar. ℥vj. valerian. ℥iv.
visc. quern. ℥v. rut. m. v. Verben. m. iv.
beton. hyssop. salv. ana m. iij. Vini alb.
qs. destill.

Hæc aqua sola in Epilepsia valde efficax, cum hac etiam interdum prædicta remedia assumpsit. Obs. CXLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Urina viscida.

Simplex Decoctum strobilor. pini parti ligni guaj. junctorum liberius haustum intentum attigit scopum. Obs. CLXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Empye-

Empyema periculosum pleuritidi succedens curatum.

In cura à nullo remedio majus levamen sensit quam à lacte caprino, mane hora sexta, & vesperi hora quarta recentissime à capra mulcto ad ℥v. epoto admixto saccharo rosaceo ad magnitudinem nucis juglandis. Continuabat ad perfectam sanationem, quæ intra 18 septimanas absolvebatur. Reliqua remedia hæc erant:

℞. Terebinth. Cypriæ in aq. hed. terr. ad durit. coct. ʒj. spec. d. gemm. fr. ℈j.
diatragac. fr. ℈ij. pulv. Haly ʒij. sacch. penid.
sacch. perlat. à ʒij. m. f. pulv. S. Hertz- und Lungen-Pulver, davon um 10 Uhr vormittag 2. Messerspitz voll zu nehmen, quo finito

℞. pulv. è visceribus rupicapræ ʒj.
specif. antih. Pot. ʒß. sacch. saturn. ʒj.
salis perlar. dulcific. & corall. dulcif. ana gr. xv.
lact. ♀r. spec. diatrag. fr. ʒß. sacch. cand. violac. ad p. o. m. f. p. usus hujus ut prioris.

noctu ℥iij. vel iv. de destillato hoc bibit cum sacch. rosaceo.

℞. succ. hed. terr. scab. veron. botryos à ℔ß.
tussilag. tarax. pulmonar.
papav. err. ana ℥iij.
limac. succulent. contus. 69. fluv. contus. ana ℔i.

pul-

pulmon. & jecin. vituli minutim incisi dimidiam partem. lact. capr. ℔iiiß. digere per triduum, dein l. a. destill.

Interdiu de trochiscis his unum aut alterum sumpsit.

℞. conf. alk. inc. spec. diair. s. ana ℈ij.
conf. ros. ʒiij. fl. benz. gr. vj.
sacch. solut. in aq. veron. cum modico gumm. tragacanth. f. trochisci.

His usurpatis

℞. rad. chin. el. ʒvij. lign. lentisc. ʒiij.
ras. ebor. ʒij. incis. coq. cum pullo gallin. deplum. exanterat. in aq. font. ℔iiß. in vase terreo vitreato tecto ad remanentiam ℥x.

℞. hujus decocti ℥v. sem. melon. ℥ß.
papav. alb. ʒii. nucl. pin. ʒiii. f. emuls.
add. solut. oc. 69. ℈i.
sal. perl. dulcis. gr. v. sacch. perlat. ʒii.
dos. Milch vorm Schlaff zu nehmen.

℞. specif. antih. Pot. gr. xv.
sal. perl. dulcis. gr. v. m. f. p. sumendus hora 10 matutina.

Hæc duo remedia præter usum lact. capr. continuavit per 6. septimanas. Per totum morbi decursum m. & v. inuncta fuit spina dorsi ung. resumptivo refrigerante.

℞. ungt. resumpt. Fernel.
infrig. Gal. ana ℥iß. sacch. saturn. ʒi.
M. exactè.

Cum propter nimiam corporis consumptio-

nem de ossium pedum periostii intenso dolore quereretur, unguentum hoc valde conducibile erat.

℞. ungt. anod. resumptiv. ana ℥vi.
op. ℈ß. m. l. a. dissolv. pro inunctione.

Potus erat aqua cocta ex hord. integro, passulis, prun. damasc. ficubus, semine anisi &c. Circa finem morbi dextrum hypochondrium videbatur quodammodo durum, ad præcavendum ergo hepatis scirrhum Empl. hoc multum contulit.

℞. empl. de cicut. santal. diachyl. ana ℥ß.
pulv. rad. bryon. ʒii. sal. nitr. ʒi. cum oleo chamom. m. f. empl. S. Leber-Pflaster.
Obs. CCXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Ex hæmoptysi phthisis curata.

Seq. remedia sanguineam massam & viscerum intemperiem passim corrigentia, partim consolidantia, siccantia, renutrientia, derivantia, intercipientia &c. adhibuit Dr. Georg. Tobias Dürrius.

℞. herb. pulmonar. hepatic. nob. veron.
salv. hyssop. à mj. card. ben. asplen ana mß.
rad. liquir. cich. enul. à ʒii. sem. anis. ʒiß.
bacc iunip. ʒi. crem. ♀r. ℥i. pulm. vulp.
ppt. ʒvj. pass. min. ℥ii. sacch. canar. ℥iv.
incisa commisce ad nodul. coq in olla vitreata cum aq. f. ℔iii. vase tecto per

quadrantem horæ remotis ab igne add. vin. alb. ℔ii.
Extinguatur in illis chalybs ignitus pond. ¼ ℔. ſtent ſimul, donec liquor refrigeſcat. Dein exprimatur ſacculus. De hoc liquore ſingulo mane, ſumpto prius pauco juſculo, & veſperi duabus ante cœnam horis ℥v. calidiuſculè bibantur.

Noctu ante ſomnum ſit hæc emulſio.

℞. rad. chin. el. ʒvij. l. lentiſci ʒiij. raſ. eb. ʒii. inciſ. coq. cum dimidia gallin. in aqua font. ℔iiß. tecto vaſe ad remanent. ℥x.

℞. huius decocti dempta pinguedine ℥v. ſem. melon. exc. ʒiij. pap. alb. ʒij. nucl. pin. ʒiii. f. emulſ. add. ſacch. perl. ʒii. S. Milch vor dem Schlaff zu nehmen.

Cibi ſint boni ſucci, in prandio panatella, in cœna ptiſana, quibus ſemper admiſceatur modicum ſacchari roſacei vetuſtioris.

Potus interdicto vino ſit cereviſia tenuis hordeacea, & pro exiccatione ulceris de bocheto hoc in prandio & cœna hauſtus unus & alter bibatur.

℞. raſ. l. ſ. ℥iv. rad. chin. el. ℥j. ☾. ppt. ʒß. ſacch. albiſſ. ʒii. ſl. cort. citr. rec. ʒß. aquæ ferventis menſ. v. prævia infuſ. per n. in loco calido mane coq. per quadrantem horæ vaſe tecto. Filtretur poſtea per manic. Hippocr.

Hiſce per menſem continuatis cum ſputum

tum sanguine rursus tinctum appareret, pulvis ad mentem Julii Cæs. Scaligeri ordinatus est, sed paulo auctus.

℞. flor. ros. r. ras. eb. bol. arm. ppt. terr. sig. hæmatit. ana ʒß. gumm. arabic. tragac. carab. sem. papav. alb. portulac. malv. ros. r. plantag. 4. fr. maj. exc. cc. ust. succ. acat. liquir. amyl. torrefact. ana gr. xv. sal. perl. & corall. dulcif. à ℈j. sacch. cand. violac. ʒii. m. f. pulv. add. bals. 🜂. anis. ʒß. bals. indici veri. gr. vi. M. exacte d. ad scat. S. Lungen-Pulver, davon im Tage einmahl 2 Messerspitz voll zu nehmen.

Interdiu unus aut alter de his trochiscis deglutiatur. Descriptio vid. obs. priori loco emulsionis de pil. his ante somnum no. 3. 4. aut 5. deglutiantur singulis aut alternis noctibus.

℞. mass. pil. d. cynogl. cum castor.
d. storac. ana ℈iv.
cum opobals. f. pil. No. xxx.

Ad massam autem sanguinis magis purificandam, edulcorandam & à salsedine scorbutica liberandam de seq. Essentia viscerali guttæ 20. aut plures singulo mane sumantur.

℞. Turion. abiet. qv. incisa coq. in aq. s. qs. colat. fortiter expressa coq. ad consist. mellis, postea extrahatur essentia cum spir. cochlear.

Ex-

Externe ex ſpec. his pro cucupha non leve experiebatur capitis robur.

℞. pulv. viol. odorat. inc. ℥ß.
myrrh. el. maſtich. el. thuris.
ſuccin. citr. ana ʒß. inciſ. commiſc.

His aliquamdiu continuatis ſubſequens erat hoc medicamentum:

℞. herb. farfar. ℈ij. pulmonar. ʒiß. ſcab.
veron. ana ℈ii. hepatic. nob. card.
ben. cent. min. ana ʒß.
ſcolopend. hed. terr. ana ℈iß.
rad. enul. ʒij. liquir. ℈ij.
bacc. iunip. laur. ana ℈ij.
ſem. aniſ. fænic. ana ʒj.
pulm. vulp. ppt. ʒiß. ſuccin. alb. ppt. gr. xv.
flor. ♃r. ʒß. ſach. cand. alb. ʒvj. m. f. p.

S. Pulver, davon Morgens, Mittags und gegen die Nacht 3 Messerspitz voll zu nehmen.

His non juvantibus, brodium gallinæ herbis medicatum multum præſtitit.

℞. rad. enul. papav. err. conſolid. maj. à ʒvj.
viſc. qu. ℥ß. pulmonar. agrimon. veron.
pimpinell. botryos. flor. papav. err. bellid. roſ. r. ana mß. ſem. melon. ℥iß. aniſ.
ʒj. inciſ. commiſc.

de quibus qſ. impleatur venter gallinæ exenteratæ, & affuſa aqua in olla nova vitreata cooperta ad ſupereminentiam 8 aut 9 transverſorum digitorum coq. ad mollitiem gallinæ, de brodio ſumat m. & v. ℥iv. aut v. pergendo per menſem.

Dein ne hectica ex phthisi procedens & ipsi coniuncta corpus consumptum magis ac magis depasceret, emulsio hæc grata ante somnum data fuit.

℞. sem. melon. exc. ʒvj. papav. alb. ʒii. amygd. d. depilat. ℥ß. aq. violar. ℥ii. rosar. fl. pap. err. ana ℥iß. m. f. l. a. emuls. add. iulep. ros. ℥i. d. ad vitrum s. Milch auf zweymahl.

Interdum loco huius emulsionis:

℞. 69. fluv. no. L. affunde lactis vacc. ad eminentiam 3 vel 4 digitor. stent per n. in loco frigido: exemptis & contusis reaffunde prius lac & destilla per alembicum. Dosis ℥iii. aut iv. cum pulv. antihect. Pot. ℈i. margar. ppt. gr. v.

His ad vernale tempus continuatis incepit bibere singulis matutinis & vespertinis lac capr. recens mulctum ad ʒvi. cum sacch. ros. non neglectis pil. de cynogl. superius notatis alternis quidem noctibus. A cuius lactis usu ad hyemem usque continuato sensim corpore renutrito sanus factus est. Observ. CCXV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Grando palpebræ oculi in virgine feliciter discussus.

Prævio purgante mercuriali ad visciditatem lymphae in corpore corrigendam

Dr.

D. Theodorus Zwingerus suasit ut singulis matutinis ac vespertinis vapor exhalans calidus ad oculum aliquamdiu admitteretur ex decocto fabar. Caffé una cum sem. fænic. & bacc. iuniperi parato. Tandem simul tragema ordinavit ex sem. fænic. herb. euphras. bacc. iuniper. oc. 69. ppt. diaph. jovial. cran. hum. ppt. cinnab. nat. cinnam. cubeb. & caryophyll. cum sacch. paratum, quotidie aliquoties usurpandum, quorum remediorum ope intra spacium 3 septimanarum grando perfecte discussus evanuit, qui alias sibimet relictus ultra plures menses imo annum in aliis sine noxa duravit. Observ. CCXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Amuletum contra dentium dolorem.

Præbet Aparine levis sive asperula muralis minima à Jo. Raio in hist. plant. tom. 1. l. x. c. 8. descripta: quæ recens in fasciculum collecta de collo ad interscapilium usque suspensa odontalgiam mire demulcet, teste fide dignorum experientia & Dr. Jo. Mauric. Hofmanni. Retulerunt autem sagaciores herbam aliquamdiu gestatam aliqualem capitis stuporem seu hebetudinem peperisse, ex quo effluvia herbæ sulphureo-salina & quasi seminarcotica, sanguini ac spiritibus ani-

animalibus communicata conjicere licet. Obſ. CCXII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Vulnus linguæ feliciter curatum.

Contigit hoc ex præcipiti lapſu in puero, cui perterrito ad avertendos iam imminentes inſultus epilepticos D. Mauric. Hofmannus pulverem nervinum abſorbentem ex pulvere Marchionis antiepileptico cervino Zwelferi & cinnab. nat. compoſitum exhibuit, labiaque vulneris ad arcendam inflammationem mitigandumque dolorem ſæpius illiniri iuſſit ſequente mixtura.

℞. mucil. ſem. cydon. cum aq. roſ. & plantag.
extr. mellis roſac. ana ʒii. aq. veron. ℥iii.
ſyr. d. roſ. ſicc. ʒiß. m. d. ad uſum.

Altero inſequente die tale præſcripſit pro oris collutione decoctum aſtringens & vulnerarium.

℞. fol. plantag. querc. liguſtri.
fl. roſ. r. ana mß. balauſt.
cort. granat. ana ʒii. coq. in aq. chalyb.
℔iß. ad ℔i. col. add. ſyr. d. roſ. ſicc. ℥i.
mell. roſac. tinct. gumm. lacc. Mynſ. à ʒii.

m. d. ad fict. ſ. zuſammen ziehend und heilendes Mundwaſſer.

Cuius uſu per aliquot dies continuato apex cum lingua reliqua perfectè coaluit.

Puero

Puero linguam ad loquelæ expressionem aliosque usus libere movente. Observ. CCXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Tubercula & grandines pulmonum in Phthisi.

Galenus cuidam grandines forti screatu ejicienti antiasthmaticis, aliis post vomicas jam ruptas valde exsiccantibus potionibus ex mithridat. Theriacâ, Athanasiâ, Ambrosia vitam prorogavit. Petrus Salius Diversus in arteriarum levium obstructione tum tuberculis crudis præsentibus monet validiora attenuantia, & abstergentia quam in Asthmate adhibenda. Hinc commendat aq. Helenii simpl. & comp. ☊. 🜍ris, etiam electuar. Chalybis admixtis incidentibus, insuper per intervalla purgat. Contra tubercula probat theriac. Androm. mithrid. 🜍. vivum vitrum combustum (an fel vitri, quod cuidam Empirico pro panacea est) aliquando ad Decoct. sarsap. venit, quo morbum lenivit, in antiquato tamen nihil profecit. Ex nobili familia aliquot ab huius generis tuberculis tabidi obierunt, nonnullis verò quam primum sine sputi rejectione tussire cæperunt data sunt remedia ex flor. bellid. min. sc. aqua destillata, syrupus, conserva, & flores in aqua pro potu ordinario, & cum carne pro jusculis cocta, qui convaluerunt,

& ad adultam ætatem pervenerunt. Obſ. CCXXIX. in Schol.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Remedia in ſutura Cranii dehiſcente.

D. Lucas Schröckius potiunculam ſeq. exhibuit.

℞. reſ. jal. gr. XI. ſal. abſ. gr. iij.
infuſ. laxativ. Mannagett. ℥iß. M.

Noctu verò ad dolores placandos pil. de ſtyrac. dictas incompl granorum V. pondere. Capiti autem ſacculum ex ſumm. ſalv. majoran. & ſuccino confectum imponendum eo cum effectu, ut priſtina ſanitas protinus feliciter ſuccederet. Obſ. CCXXX.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Contra acutiſſimos abdominis dolores poſt abortum.

D. Krugius ſeq. pulverem ordinavit.

℞. ♂. diaph. ʒß. extr. caſtorei.
Opii Aqua ſimplici correct. ana gr. ij. M.
datur in aq. meliſſ. ſimpl.

Quo ſumpto non ſolum dolor atrociſſimus, ſed cum hoc quoque anxietates præcordiorum, & fluxus alvi ceſſarunt, dormivit bene cum ſudore fœmina, lochia inceperunt fluere. Sub ſanguinis grumoſi excretione dolores recurrerunt, ad quos hanc mixturam præſcripſit:

℞. aq.

℞. Aq. card. ben. meliss. ana ℥iij.
aceti vini acerrimi ʒiij. oc. 69. ppt. ʒiß.
opii corr. gr. ij. sacch. perlat. ʒß. M. D. S.
mixtur auf dreymahl.

Quatuor dierum spacio feliciter curata est. Obs. III.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia in Melancholia.

D. Samuel Ledelius in gemino melancholico seq. remedia proficua sensit: Tinctura martis, Tinct. ⊕l. ♂t. spir. aperit. Pen. Tinct. lapid. lazuli. ♎. salis armoniac. lavendulatus, interdum succinatus. Elix. Propr. Parac. cum spir. cochl. pil. ♀reæ Querc. cum ☿r. dulc. Venæ sectiones cum applicatione hirudinum, omnia tamen convenienti tempore adhibita.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Lumbrici.

Dr. Heintke seq. mixturam præscripsit, quâ expulsi lumbrici cum manifesta euphoria.

℞. Aq. abs. ℥j. pulv. rad. jalapp. el. ℈j.
Mercur. dulc. gr. xv. sem. santon. gr. xij.
syr. d. cich. c. rhab. ℥ß. m. dt. Obs. XVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Orthop-

Orthopnæa in ſene curata.

In paroxiſmo ſpir. ſalis armon. vinoſus cum oleo caryophyllor. per intervalla brevia naribus admotus, linguæ affrictus, ori guttatim cum aqua calida ad deglutiendum infuſus, unaque frictiones pedum, brachiorum, pectoris cum linteis calidis inſtitutæ aperiendo & reſolvendo ſedenti conduxere ſuſpirioſo, linxit extra paroxiſmum idem ovi luteum ſpermate ceti croco & ſpir. cinnamom. mixtum, & ſorbillavit interdum unam & alteram potus Thee patellam. Clyſter acris alvum admonuit officii, & pulv. rad. jalapp. cum ⊖. abſinth. in juſculo calido aſſumptus viſcidam corpori ſubtraxit ſaburram. Continuata frictio, & ſaponis nigri cum viridi ruta contuſi aridique muſci de quercu impoſitio contumacem pedum una ſuſtulere tumorem. Ita Orthopnoicus altiſſimum pro ſalute nova laudavit. Obſ. LIV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Urinæ incontinentia cum atrociſſimis doloribus.

Dr. Graſſius præter Empl. d. hyoſciamo lumbis applicatum exhibuit veſperi pulverem ſeq.

℞. pulv. abſorb. Wed. gr. xv.
ſuccin. alb. ppt. gr. v.
Anod. (cuius gr. IV. extr. op. gr. I. continent.) gr. VI.

Cum

cum aliquot guttis liq. nervin.
castorisat. & camphorat. m. f. pulvis.
Unde dolor omnis cum urinæ incontinentia ea nocte cessavit, alvi & vesicæ excretiones rite successerunt, & sudor viscidissimus cum euphoria erupit. Obs. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Bezoardicum Martiale Reguli Parergon.

Dum in alios usus conficitur Regulus Martialis ex ♁. ungar. ℥xv. limat. ♂t. ℥ivß. salis ⊕ri. nitrati ℥ix. scoriæ manent nigerrimæ, quibus pulverisatis & cum triplo pulveris nitri exactissime mistis & l. a. detonatis tandem post edulcorationem resultat Bezoardicum Martiale egregium, efficax & saturatum Cinnamomi colorem referens. Medicamentum efficacissimum. vid. Obs. LVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia ad curationem Vertiginis & præservationem ab Apoplexia.

Prævio Clystere tale corroborans Cephalicum ordinatum.

℞. conserv. fl. anth. salv. pœon. maioran. calend. ana ʒiii.
conf. alk. inc. ʒß. n. m. in ind. cond. ʒi.
cubeb. sacch. obd. ʒi. cinn. nat. ʒiß.
st. pavon. ʒii. smaragd. ppt. ung. alc. ppt. cran.

cran. hum. ppt. ana gr. xv.
♎. lil. conv. ceraſ. n. ana ℥ß.
eſſ. ſalv. ol. ſuccin. ana gr. i. m. c.
ſyr. fl. pœon. f. elect. molle, de qua accipiatur ſubinde caſtan. magnitudo.

Præterea vertici, temporibus & naribus inungebatur tale balſamum.

℞. ol. rutac. caryophyll. ſuccin. lavend. cort. citr. lign. rhod. omnium ſtillat. nuciſtæ expreſſ. qs. ana gt. vi.
f. balſam.

in cap. etiam geſtabatur cucupha & poſt ſcapulas cucurbitulæ ſiccæ trahebantur.

Tandem ad expurgandum corpus tales pilulas accipiebat.

℞. maſſ. pil. de ſuccin. Crat. ℈i.
extr. pil. coch. gr. xii. extr. caſtor. gr. i.
ol. ſuccin. gt. i. c. ſyr. d. ſtæch. f. pil. no. vii.

Ex quibus cum euphoria cum purgaretur poſt octiduum repetita purgatio, interim prædictis corroborantibus cum regulata diæta inſiſtendo, & maſtichen ſubinde jejuno ventriculo maſticando. Obſ. LXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedium facile ad quartanam D. Joſephi Lanzoni.

℞. coriandr. ppt. ℥ß. contuſ. infund. per 24 horas in ℥v. vini alb. inde colatur, & vinum bibatur ante acceſſionem.

Ab

Ab authore pluries expertum in iis, qui à cortice peruviano abhorruerunt. Obſerv. LXXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Epilepſia latens.

Cinnabarina in illa nihil fere, unicornu autem Gronlandicum multa præſtabat, malum mitigans. D. Ledelius Obſ. C.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hæmorrhagia narium.

Hæc per trihorium continuo durans nullis cedebat etiam generoſiſſimis remediis, niſi tædis ſulphureis accenſis. Von angezündeten Schwefel Lichteren. Hæc poſt 14. dies recurrens neque internis neque externis admotis ſiſti poterat, imo opiata nil valebant, tandem in ferrum candens guttulæ ſanguinis inſtillatæ ut vapor inde excitatus naribus hauriretur, quo ipſo inſtar circes baculo tacta ſubſtitit hæmorrhagia. Dr. Ledelius. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia in Hæmoptyſi.

Ex pulmonis vulnere ob arteriæ venoſæ particulam reiectam.

D. Joh. Chriſt. Mackius ſequentia commendanda habet.

1. ſpir.

1. spir. ⊖-li illud in hæmorrhagia quacunque certissimum remedium.

2. Pineatum D. Mackii.

℞. Turion. pini tenerr. mjv. minutiss. incisis insperg. crem. therm. carol.
sulphur crud. ana ℥j. & superinfuso, vini alb. & ▽. scabios. ad ℔vj. coq. in vase duplici ad consumpt. part. trium & colatura facta leni expressione servetur, interim.

℞. succi ex sequentibus recentibus nempe herb. scab. hed. terr. tussilag. urtic. min.
sanic. chelidon. min. auric. mur. à ℥iv.
tritic. secal. ana ʒvj.
rad. fænic. enul. alth. malv. torment. à ℥j.
flor. acat. ℥ij. coq. lente ad consumpt. aquositatis & depurat. m. c. præced. extr. pini & tandem add. fl. ♃. ʒiij.
croc. ℈iv.

3. Electuarium sequens.

℞. cons. ros. vet. ℥j. veron. viol. scab. ana ʒvj.
diacod. montan. ℥i. terr. sigill.
croc. ♂t. adstr. lap. hæmat. ana ℈ij.
oc. 69. bol. arm. sem. hyosciam. ana ʒß.
c. syr. papav. rh. M.

4. Effumationes Chr. Benedicti in theatr. tabid. præprimis tertiam. p. m. 186. Cuius humidæ iam præmissæ iam interpositæ per infundibulum, (cuius rostro fistula & huic alia usque ad decumbentis fauces impo-

imponebatur) pulmonibus admittebantur. Conf. Obs. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Ulcus post pleuritidem spuriam.

Dr. Jo. de Muralto indicationibus resolvendi, dolorem sedandi, emolliendi, vires roborandi tum anodynis tum cordialibus diaphoreticis & cephalicis per sequentia remedia satisfecit. Ante omnia imminente nocte sequens remedium exhibuit.

℞. aq. jaceæ, anagallid. flor. tiliæ ana ℥iß. syr. de alth. fern. ℥iß. Tinct. anod. gt. xv.

M. & in 5 doses divide.

Clystere seq. alvum apertam tenuit.

℞. Decoct. emoll. & carmin ℔i. ol. rut. chamom. ana ℥ß. mell. anthos. ℥j. spir. sal. armon. gt. xv. urgente necessitate repetatur.

Pulvere præcipitante diaphor. & carminat. ad morbi causam ipsumque morbum usus fuit.

℞. diaphor. jov. antimon. ana ℈j.
pulv. lumbr. oc. 69. crud. cont. ana ℈ij.
mand. l pisc. sang. hirc. ana ʒi.
man. xt. perl ʒiii. m. & in aq. card. ben. exhibeatur.

Pro potu ordinario.

℞. rad. chin. rec. ℔iiß. juiub. ℥viij.
infund. in aq font. ferv. add cinnam. ac. ʒii. stent in digest.

Aqua cordialis quoque usurpata.

℞ aq. flor. til. jaceæ, anagall. fl. phænic. beton. ana ℥iß.
marg. ppt. ℈i. oſ. d. cord. cerv. ℈ii.
iulep. viol. ℥ß. man. xt. perl. ʒii.
cinnam. ʒiiß. m. ſubinde cochlear ſumatur.

Anacatharticum ſequens exhibitum fuit.

℞. ſucci naſturt. depur. ℥ii.
ſyr. papav. rh. de alth. fern. ana ℥iiß.
m. doſ. cochl. i.

Item pil. de cynogl. ſubinde unam hauriendo.

Epithemata parti affectæ externe impoſita.

℞. ſpec. herb. emoll. & carmin.
fl. calend. chamom. melilot. ana mj.
naſturt. virid. conquaſſ. miß. bacc. laur.
iunip. à ℥j. pulv. laud. ℈ij. aniſ. fænic. à ʒij.
m. & coq. in lacte bene expreſſa calide imponatur.

Loco Epithematum quoque uſurpatum ol. carmin. cum Tinct. anod.

Luna creſcente dum maciem & tuſſim perſeverantem obſervaret, analeptica exhibuit, inunctionem dorſi ex oleo violato calente, intus autem aq hepatic. vitul. & caud. 69. cum conf. hyacinth.

Pro potu ordin. ſuaſit decoct. agrimon. chin. paſſ. minor. & aniſ. cum prun. damaſcenis. Conf. Obſ. CVII.

* Ephem. Dec. 2. An. 10.

Reme-

Remedia in lumbricis.

Dr. Mackius Virgini per integrum annum miserrime cum continuis Cardialgiis, lipothymiis & appetitu plane prostrato & post cibum incredibilibus statim doloribus conflictanti ad lumbricos, quos adesse præsumebat seq. præscripsit.

℞. syr. sceletyrb. F. de cich. c. Rh. ana ℥vj. aq. Cinnam. ℥iij. fl. acac. ℥vij. m. pro 2. dosibus & die tertio sequens.

℞. sem. santon. ℥vj. Conquass. coq. in aq. font. ℔iv. dein injiciantur ☿. viv. ℥iiß. Coq. iterum & colat. M. cum syr. cich. c. Rh. ℥vi. aq. abrotan. cymin. ana ℥i. hirund. c. cast. ℥vi.

Ad cujus partem primam rejecit per guttur inferius lumbricos V. spithamam longos, ad partem alteram mane seq. haustam 4. alios quos secutus est globulus ex mille minoribus compactus. Conf. Obs. CIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Lympha coagulata circa juncturas articulorum, Os ischii ac in genere nervoso.

Cochleæ majores una cum testis suis probe contusæ, in patella super prunas calefactæ, ac instar cataplasmatis linteo extensæ, partique affectæ appositæ ac sæpius reiteratæ, efficaciter salsas serositates coa-

gulatas attenuant, resolvunt, ex profundo alliciunt, doloresque dissipant, ope salis volatilis alcalini ipsis commisti. Ita quoque ingens dolor circa ossis humeri partem inferiorem & quidem Apophysin ejus extremam cum tuberculo duro instar ganglii intra biduum sublatus est nullis aliis dolorem sopientibus. Obs. CX.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Apostema Hepatis.

Quia colligebatur Apostema in hepate ad maturitatem tendere, maturantia in usum tracta præmisso ante omnia sequente purgante:

℞. rhab. opt. ℈ii. Crem. ♀r. ℈ß.
magist. jalapp. gr.iij. spec. diatr. santal.
gr. IV.
m. f. p.

Dein aliquoties dabatur portio seq. mixturæ.

℞. Aq.cichor.℥iij.Veron. agrimon. ana ℥iß.
oc. 69. ♁. diaph. à ʒi. syr. viol. purp. ℥iß.
citr. julep. rosat. ana ʒvj. M. S.

Decoctum pro potu ordin. sequens parabatur.

℞. rad. gramin. cichor. ana ℥iß.
Herb. agrimon. mj. pass. min. mund. ℥ß.
coq. ad mens. unam pro potu.

Suppurantia extus lateri affecto applicabantur.

℞. ce-

℞. cerat. ſantalin. ℥iß. ungt. de alth. ʒij. troch. de abſ. ʒß. ol. d. Cappar. qs. m. f. linimentum, quo inungebatur hypochondrium dextrum.

Parti inunctæ ſeq. applicabatur Emplaſtrum.

℞. Empl. diachyl. c. melilot.
Cerat. ſantalin. ana qs. cum oleo cappar. f. ſcutum hepaticum.

Hiſce per aliquot dies continuatis ſæpius cataplaſma ſeq. in uſum veniebat.

℞. rad. alth. ℥j. Herb. malv. minor.
ſem. lini ℥ß. coq. in lacte ad conſiſt. pultis add. ung. reſumptiv. ʒiij. croc. ʒß. f. cataplaſma.

Interdum matutinis horis alternis diebus Decocto prædicto miſcebantur ſpiritus tartari gt. IX. Tandem his continuatis ſupervenit diarrhœa. De hinc omnis dolor ceſſavit & ægra perfecte convaluit. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Diarrhœa.

Succo fol. plantaginis expreſſo & depurato mane jejuno ſtomacho ad ℥IV. aſſumpto & per tres dies continuato curata in nobili muliere. Ruſticus etiam à bilioſa diarrhœa liberatus ſola juſculi potatione, in qua bullita fuerunt plantaginis folia. Obſ. CXXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Præservatio à Calculis.

Fit per baccarum juniperi decorticatarum, & ſingulis diebus jejuno ventriculo deglutitarum uſum. Lanzonus obſ. CXLII. Commendatur etiam à Nicolao Franecmont à Frankenfeldt in lithotomia Medica.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hæmorrhagia Narium.

Hippocrates ſcripſit Methori caput aqua tepida lavâſſe, indeque ſanguine uberius è naribus effluente ægrum brevi ſanitati reſtituiſſe. Dr. Joſephus Zamperius ejus quoque periculum fecit, & ſanè votis correſpondit. Obſ. CXLVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Aquula curata.

Hoc dicit intemperiem humidam palpebrarum, qua ita deprimitur intumeſcens palpebra ſuperior ab incumbente humore ſeroſo, ut attolli nequaquam poſſit: ſemel obſervare tantum contigit D. Georgio Hannæo, qui eam ita curavit exorſus à purgante jalappino. Dein pone aurem poſitis veſicatoriis lympham extraxit copioſam. Tandem hoc Epithemation vino incoctum oculo frontique applicandum curavit.

℞. Herb. roriſmar. mij. melilot. roſ. r. furſur. tritic. ana mj. fl. anth. p. iij.

Beton.

Beton. chamom. salv. stæchad. à p. 1. M.
Nobilitabat hoc Epithema speratus eventus. Cujus divinos effectus in absorbendo commodissime variorum membrorum tumores hydropicos ipse cum voluptate non sine tripudio afflictorum aliquoties expertus est. Obs. CLI.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Colica Convulsiva biliosa pertinacissima feliciter curata.

Colicæ statim ab initio seq. potiuncula pro 2. vicibus ad dimidiam partem sumenda subventum est:

℞. Croc. or. ʒß. macis ℈j.
Tripher. magn. ℥ß. vini malvat. ℥ij.
m. f. potio pro duabus dosibus.

Qua sumpta melius quidem habuit, sed dolor postliminio recruduit, variis quidem clysteribus & purgantibus sed frustra, curatio tentata.

Ex consilio celeberrimi medici ad acidum vitiatum & corrosivum eradicandum Talis tinctura (alias proficua) ordinata est.

℞. spir. salis. armoniac. chalybeat. ℥ß.
flav. cort. aur. minutiss. concisor. ʒii.
stent infusa per aliquot horas, postea fortiter exprimantur, cui expressioni add.
Ess. aurant. ʒj. m. d. ad vitrum cujus gt. VI. una vice in aqua carminativa sumantur.

Ex cujus uſu malum exaſperatum, & experientia docuit, quod omnia ſpirituoſa ac volatilia hoſce dolores colicos auxerint. Nec Electuaria opiata conduxerunt. Oleum quoque Amygd. d. nec non ol. olivar. & lini aliquoties, ſed ſine ſingulari fructu aſſumptum. Ad atrociſſimos hoſce dolores compeſcendos nullum remedium majus ſolatium attulit, quam pilulæ Theriac. cœl. & pulvis lap. bezoard. Or. quarum pil. una vice grana IV. & pulv. lap. bez. or. grana V. in vino malvatico ſumpta per aliquod temporis ſpacium aliquale levamen attulerunt.

Externe inſeſſus & Balnea ex herbis, floribus, radicibus & lenioribus emollientibus & anodynis nec non diverſi ſacculi furfuribus, ſem. Carui & ſale toſto impleti, ventrique impoſiti, quin etiam veſica bubula lacte herbis flor. ſeminibus alterata & applicata, nec non olea, emplaſtra & unguenta lenientia non juverunt.

Ad Cardialgiam pil. Ther. cœl. ac vinum Hiſpanicum & malvaticum cochleatim ſumptum non ſine levamine & refectione virium uſurpatum. Externe Empl. ſtomachicum de Cruſta panis & de Tacamahaca cum oleo maſtichis & cydon. malaxatum, item cataplaſmata ex tritis cruſtis mellitis, aromatibus mixtis, vinoque Hiſpanico ad formam pulmenti coctis adhibita, regioque ventriculi

culi ol. Nucistæ inuncta, pulvillisque calidis semper munita fuit: Plura vid. Obs. CLXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Febris symptoma colicæ convulsivæ.

Sequentibus pulveribus antifebrili & bezoardico alternatim sumptis felici successu expugnata fuit.

℞. cc. phil. ppt. corall. r. ppt. oc. 69. ppt. ebor. sine △. calcin. magist. saturn. ā ʒiß. m. f. pulv. de quo ante horam paroxismi ʒß. in aqua cordiali sumatur.

Pulvis vero bezoardicus compositus fuit talis.

℞. gelatin. cc. ʒj. ebor. rec. in alcool. redact. ʒiß. matr. perl. ppt. ʒß. oc. 69. ppt. ʒj. lap. chrysol. ppt. ℈ii. lap. bez. or. ℈i spec. diamarg. fr. ʒiß. sal. corall. ℈ß. m. f. pulv. priori modo usurpandus. Obs. eadem CLXIV.

* Eph. Dec. II. An. 10.

Arthritis cum colica convulsiva complicata.

Ad arthritidem (post tusionem venarum saphenarum) exterminandam interne, mane ʒi. & vesperi circa horam quartam ʒß. de seq. pulvere cum aqua serpilli lumbricata sumpta.

℞. lumbr. terr. ppt. ℥ß. cc. phil. ppt. ung. alc. ppt. ana ʒij. ſem. aquileg. ʒi. ol. n. m. expr. gr. iv. ſacch. finiſſ. ℥iß. m. f. pulv. ſubtilis.

Externe pedes, manus & brachia axungia humana, unguentis anodynis, cataplaſmatibus, oleo chamom. lumbric. ac anethi invicem mixtis, ſpiritu lumbric. &c. inuncta, & continua impoſitione ſacculorum furfuribus calidis repletorum mitigata fuere, à quibus remediis dicta incommoda omnia in meliorem ſtatum redacta fuerunt. Eadem Obſ. CLXIV.

* Eph. Dec 2. An. 10.

Remedia dyſenteriæ periculoſſimæ, cui fluxus hepaticus ſupervenit.

Mox in principio morbi pulv. rhab. præſcriptus.

℞. pulv. rhab. vin. granator. irrorat. & leviter toſt. ʒi. n. m. gr. v. m. f. p. pro doſi una.

Pro potu ordinario interdicta cereviſia erat aqua cum pane calido, cui mixtura hæc ad gratiam miſceatur.

℞. Tinct. roſ. ℥iv. ſyr. Myrtin. comp. de roſis ſicc. ana ℥ij. ſpir. ⊖-li qſ. pro manifeſto acore.

Cum fluxus alvi cruentus & purulentus intenſe

tenſe dolorificus & ſrequentiſſimus eſſet, pilulæ hæ ordinatæ.

℞. extr. tormentill. ℈ij. ther. cœl. ℈ß.
balſ. ind. gr. jv. m. f. pil. no. LX. pulvere
tormentill. inſpergendæ. m. & v. no. 3.
4 aut 5. deglutiantur,

non neglecto clyſtere ſæpius iterato ex lacte chalybeato, terebinthina in ovi vitello diſſoluta, mithridatio &c.

Creſcente autem magis fluxu & dolore ad conciliandam naturæ quietem potiuncula hæc nocturno tempore data.

℞. laud. op. cydoniat. gr. v. extr. tormentill. ℈ß.
ſyr. corall. ʒiij. aq. plant. ℥ß. cinnam.
cydoniat. ʒii. M.

Continuante vero ſine intervallo excretione & viribus deficientibus potus ordinarius mutatus eſt.

℞. rad. tormentill. ℥iß. cc. uſt. contuſ. ℥ß.
n. m. ʒij. cydon. ſicc. prunor. ſylv. contuſ. ana ℥ß.
ſuberis ʒij. maſtich. in gr. ℈i.
ſem. coriandr. ppt. ʒii. inciſ. coq. in olla
nova vitreata cum aq. menſuris jv.

Ad conſervandas vires autem

℞. aq. prun. ſylv. ℥iß. margar. ppt.
corall. r. bez. or. ana ℈ß. conf. alk. ℈i.
aqu. perlar. uſitat. ℥i. m. ad vitrum
de qua cochleatim ſæpius ſumatur.

Noctu pilulæ hæ deglutiantur.

℞. extr.

℞. extr. tormentill. ℈ß. Ther. cœl. gr. v. m. f. pil. no. vij.

Interea non est neglectus clyster superior, & ventri empl. adstringens impositum.

℞. bol. arm. terr. sig. sang. drac. ana ʒiß. mastich. thur. ana ʒi. cort. granat. fl. balaust. ana ℈ii. caryophyll. cinnam. n. m. ana ℥ß. terebinth. ʒii. colophon. ceræ citr. ana ʒiii. Theriac. Andr. ʒii. m. f. l. a. empl.

Reiteratæ eædem pilulæ à quibus dolor quidem remisit, fluxus autem continuus fatalis specifica sistentia requirebat.

℞. croc ♂. adstr. flor. ferri. troch. d. spod. bol. arm. ppt. lapid. rubric. ana ʒß. margar. ppt. corall. r. ppt. ana ℈i. m. f. pulv. sumatur de eo quantum acumina tria cultri capere possunt m. & v. cum syrupo sequenti.

℞. syr. myrtin. comp. de rof. siccis à ℥ii. M.

His continuatis una cum clystere & potu ordinario omnia videbantur feliciter agi. Cum autem die trigesimo fluxus hepaticus sequeretur cum magna copia instar loturæ carnium, res ulteriori hac quidem via & felici tractata fuit.

℞. spod. fl. rof. r. bol. arm. terr. sigill. hæmatit. ana ʒß. corall. r. ppt. charab. marg. ppt. gum. arab. tragac. sem. papav. alb.

alb. portulac. malv. rof. rubr. plantag.
cc. uft. fucc. acac. à gr. xv. ſperniol. Cr ʒiß.
m. f. pulv. add. balſ. indic. gr. viij. & cum
ſyr. myrtino comp. qſ m. f. electuar. doſ.
m & v. cochl. unum.

℞. eſſ. catechu ʒi. balſ ♀. tereb. gr. viij.
m. ad duas doſes de die & nocte cum
brodio ſumend.

Sæpius utatnr hac gelatina diſſolut in juſculo:

℞. ichthyocoll. ℥ß. raſ eb. & cc. ana ℥ß.
aq. fontan. ℥vilj. coq. ultra dimid. coletur
& refrig.

Externe cordi & utrique pulſui epithema impoſitum.

℞. aq. cordial. è ſucc. ℥iv.
carbunc. ʒi.
acet. è rubo idæo flor tunic. ana ʒiij.
ſpec. pro epithemate cordis ℈j. m.

Tandem inter prædicta non leve attulit auxilium pulticula hæc bis aut ter in die de ea ſumendo.

℞. maſtich. in gr. gum. arabic.
ceræ alb. ſubtiliſſ. raſæ ana ʒß. m. f.
pulvis includendus in malo cydonio, &
cum modico aq. & ſacch. coquendo in
formam pultis. Obſ. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia ſterilitatis.

Si ſterilitas ab uteri laxitate & humorum pravorum colluvie dependet, præmiſ-

fis

ſis univerſalibus præparantibus & evacuantibus balneum artificiale tripartitum in plurimis optatum præſtitit effectum.

Balneum autem primum eſt emolliens.

℞. herb. mercurial. mvj. alth. mjv.
verbaſc. paralyſ. cum flor ſalv. ſylveſtr.
meliſſ. origan. matricar. fl. chamom.
melilot. ana mij. rad. lil. alb. ℥ii. altheæ
enul. à ℥i. inciſa M. ad ſacculum coquendum in aq. fluvialis qſ. balneet m. & v.

Habita virium ratione continuando per ſex dies, & ſumendo omni mane ante ingreſſum balnei doſin unam huius pulveris cum juſculo:

℞. tartari vitriolat. ſal meliſſ. &
corall. oc. 69. ppt. ana gr. vj. m. f. pulv.
& ſic doſes vj.

Secundum balneum eſt laxans.

℞. herb. mercurial. mvj. betonic.
meliſſ. ſalv. ſylv. ana miij.
chamædr. origan. artemiſ.
matricar. ana miß. puleg.
calaminth. ſaturejæ.
flor. chamomill. melilot. ana mj.
rad. bryon. ℨvj. ir. noſtr. ℥ii.
rub. tinct ℥ß.
M. inciſa ad ſacculum.

Ante ingreſſum balnei matutini doſin huius pulveris cum juſculo:

℞. fœcul. bryon. ⊖li ♂t.
ſalis puleg. pulv. ſyrii ana gr. v.

m. f.

m. f. pulv. & sic doses æquales. No.vj.

Tertium balneum est corroborans.

℞. herb. mercurial. m.vj. betonic.
salv.meliv. paralys.c.flor.ana miij.
rorismarin origan. serpill.
flor. ros. rubr. ana mij. spic. celtic.
fol. laur. balaust. maioran.
agrimon. ana mj
rad. acor. palustr. caryophillat. ana ℥ij.
pentaphyll. ℥ß. cyper. rot. ℥iij
incis. commisce ad sacculum.

Ante ingressum pulvis iste sumendus.

℞. Sal. corall. dulcific. gr. vj.
succin. vol. gr. iij.
Pulv. Viperin. ℈ß. m. f. pulv. ad vj.
distinct. Doses.

Notandum quod unum balneum quatuor vicibus, duobus nempe diebus possit usurpari, manentibus semper iisdem speciebus, dein renovari oportet, ne fætorem concipiat.

Pro roboratione Viscerum in fine prandii & cœnæ similis tragææ sit usus.

℞. Cinnam. acut. ʒiij. spec. Imperat. ʒiß.
Corall. r. ppt. ʒj. succolad. indic. ℥ß.
Ess. aurant. sicc. ʒij. panis Martii ℥iij.
m. f. pulv.

Felicior autem effectus ex balneo hoc tripartito secutus est, si balneum emolliens ante menses fluentes; laxans mensibus aut fluentibus aut cessantibus (pro consideratione

naturæ

naturæ & virium) & demum confortans usurpetur. D. Georg. Tob. Dürrius. Obs. CLXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

In Dolorosissima Colica spasmodica Balnei aquæ dulcis virtus.

Balneum aquæ dulcis ex emollientibus herbis constans palmam omnibus aliis præsidiis præripit, quod omnibus colica spasmodica detentis pristinam valetudinem restituere aptum est, ideoque priusquam vires nimio dolore atterentur, non tamen omissis cœteris necessariis faciendis, in decentem usum vocandum. D. Ge. Abrah. Merchlius. Obs. CLXXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Procidentia uteri notha.

Dr. Mauric. Hoffmannus præmisso congruo fomento mediante candela cerea in eum usum affabrè facta tunicam sub rotundo tumore prominulam blande retrudi curavit, & ne denuo excideret, linteo triplici aq. fabrorum ferrariorum, cui radix plantaginis bistort. pentaphyll. fl. ros. r. sumach & cortex guajaci incocta erant, immerso & postea expresso superinducta fascia conveniente fir-

re firmavit, demum seq. empl. regioni pubis externe admoveri iussit:

℞. rad. bistort. cyperi.
flor. chamom. ros. rubr. balaust.
gallar. ana ʒj.
nuc. cupress. acat. thur. ana ʒß.
mastich. castor. ana ℈ij.
G. ladani ʒij. picis & colophon. ana ℥iß.

m. f. empl. Horum autem remediorum usu optime rursus se habuit. Obs. CLXXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Inflatio intestinorum.

Dr. Frommannus hunc pulverem præscripsit:

℞. arcan. dupl. oc. 69. ppt.
tartari vitriolat. ana ʒj. m. f. pulv.
divid in part. æq. vj. totidem diebus mane in brodio carnis, cui radices ononid. petrosel. & glycirrhiz. cum cumino incoctae, sumendas.

Abdomini autem flatuum discutiendorum ergo extra hoc cataplasma.

℞. sterc. ovilli ℔j. pulv. carvi & 🜍r. ana ℥iij. in aqua & vino commista coq. & intra lintea duplicata calore debito prædita imponantur, qui calor sollicite servetur aut novo decocti calentis calore compensetur.

Qui pulvis laxitate alvi inducta excrementa

ſpiſſa, liquida, flava, viſcoſa, pituitoſa cum tumoris remiſſione eduxit.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hemicrania.

Hæc in diverſis à Roſino Lentilio brevi curata ope pulveris errhini ſub elæoſacchari cephalici ſpecie naribus attracti, pleriſque aliis etiam narcoticis incaſſum adhibitis, cujus beneficio intra paucos dies è nare lateris dolentis mixta cruori ſanies exſtillavit cum ægrorum convaleſcentia, unde hariolari liceat, ſanguinis potius iſtud, quam lymphæ vitio contigiſſe, quod ſerum in pus abire non ſoleat. in append. Obſ. LI.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Methodus recte adminiſtrandi ſalivationem.

Propinatum 1. leniter purgans è manna calabrina cum ſyrupo roſ. ſolutivo, addito mercur. dulci diluente aqua malvæ.

2. Inunctio diebus tantum alternis facta, unguento ſimpliciſſime parato è crudo hydrargyro per corium traiecto, quod unguento reſumptivo officinali ſubactum addito ligni rhodii oleo, uncta calide dorſi ſpina à nucha ad coxendicem, præterea nil articulorum.

3. Empl. Vigonis d. ran. c. ☿. quantitate thaleri duplicis nuchæ applicatum.

4. Intus

4. Intus mane & noctu ad juglandis qv. electuarium capitur ex electuario Lentilii resumtivo, admixto certa proportione mercurio dulci.

5. Conclave non semper intense sit calidum, nec semper decumbere jubetur æger.

6. Imperatur diæta tenuis, sed ea tamen, quæ viribus conservandis sufficiat.

A tertia inunctione secutus in barone ptyalismus blandissimus sine dolore notabili vel faucium, vel gingivarum, duravit præter propter ad dies 5 vel 6 cum euphoria insequente valetudine. Usurpatus postea nonnisi viperinus pulvis cum confortantibus & antihecticis mixtus & essentia trifolii fibrini cum succo herbarum antiscorbuticarum. Laboravit autem Baro diutissime scorbuto cum pruritu totius corporis partis exanthematis coniuncto. Conf. Obs. Lentilii LXXX

D. Lentilius statuit salivationem insons, imo nobilissimum juxta ac præsentissimum non tantum in venerea lue (cui soli hæc mancipari solet) sed ab aliis morbis plane Herculeis, e. gr. in cephalæis inveteratis, scorbuto confirmato, hydrope, elephantiasi, aliisque feræ scabiei speciebus, obesitate nimia, ut experti quam plurimi.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Gravissima & diuturna Contractura curata.

Dr. Prug Mayerus patienti Mercurium vitæ spagyrica arte rite præparatum porrexit, qui tam per superiora quam inferiora biliosa excrementa eduxit. Altero dein die extractum melampodii seu hellebori nigri in jusculo dissolutum tribus horis ante pastum sumendum dedit, & hoc cum medicamento ad decem dies continuavit, quo tempore ægrota se iam melius habere incepit, ideo ☿rium vitæ ei iterum porrexit, & deinde uti prius essentiam Hellebori nigri ad 10 dies sumendam, & sic intra tres septimanas, paucis externè adhibitis remediis, ab hac gravissima contractura fuit liberata non absque summa admiratione hominum, ita quidem, ut libere absque ullo impedimento ambulare potuerit, ac si nullum unquam talem passa fuisset morbum.

Huius radicis miranda virtus adhuc ulterius ad principales curandos morbos, ut apoplexiam, epilepsiam, podagram & hydropisin se extendit. Obs. I.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Experimenta de tinctura martis solari, ex minera Hassiaca.

Dr. Jacobus Wolffius in mixtione illius Tincturæ fortuito lambens levamen sensit

ſit in rhagadibus dolorificis ac poſtero tempore in puſtulis moleſtis linguæ. Poſtea crebrius dictam Tincturam pro utriuſque mali curatione in uſum minus irritum admiſit. Solius quippe Tincturæ illius guttulam unam ſive duas aliquoties in hora admovendo utrique parti affectæ opem tandem attuliſſe obſervavit.

Poſthæc in cruſta lactea vel eſchara labiorum ac narium pariter ſalutarem obſervavit ejusdem uſum, qui fortaſſis æque exſpectandus eſt, ſi tinctura vel quod melius, vitriolum illius mineræ miſcetur cum axungia porcina, etiam admiſceri poſſunt guttæ aliquot mucilagini ſem. cydonior. tragac. ſyrupo violar. roſarum mororum aut glycirrhizæ. Utrum ipſius Tincturæ uſus in pupillarum eodem malo congruus quoque ſit, data occaſione quis experiri poteſt. Cavendum autem, ne induſium vel alia lintea pura tangat, alias tingit illa macula, quem ochra alioquin præbet. Obſ. VI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Limatura Martis cruda.

Certiſſimum remedium ad vermes propellendos, altero die, ſi alvus obſtructa, clyſter cum anthelminticis compoſita applicari poteſt, poſt aliquot horas repeti poteſt doſis limaturæ Martis. Cuius uſu in mul-

tis infantibus ſemper cum omnium admiratione lumbrici excreti. Obſ. VII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Oleum lumbricorum optimum Traumaticum internum.

Nullum datur melius Travmaticum internum in omnibus vulneribus, contuſionibus, fracturis, & aliis caſibus. Bis in die ad gutt. XII. XV. in liquore aliquo ſumptum non ſolum omnem dolorem, ſed quam citiſſime etiam vulnera, & fracturas claudit cum ſumma admiratione, illud in ſe ipſo & plus centum aliis expertus eſt Dr. Ambroſius Stegmannus. Concludit igitur, quod maximum anodynum in hoc oleo ſit, quod non ſolum externè in podagricis affectibus, ſed etiam interne ſalutares exerat affectus. Obſ. IX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Fluor albus.

Uſu ſyrupi corall. Quercet. multis fruſtra tentatis remediis in duabus mulieribus curatus, una ſimul uſa eſt pulvere terræ ſigillatæ. Dr. Lanzonus obſ. XXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Dolores poſt partum.

Dr. Chr. Franciſcus Paullini fœminam ſum-

summis doloribus à concreto sanguine laborantem spermate ceti curavit in decocto Zedoar. salv. & cortic. aurant. Obs. XLI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Icterus contumacissimus.

Dr. Anhornius decoctum Lindani præsentissimarum virium à se expertum præscripsit.

℞. rad. cichor. taraxic. ana ℥i.
chelidon. maj. ℨvj.
herb. endiv. cichor. fragar. ana mj.
marrub. alb. mß.
fol. sen. s.st. ♀. alb. crud. ana ℨvj.
incis. coq. in aq. font. & vin. alb. à ℔iiß.
in B. M. per horas iß. colat. add.
spir. tartar. rectif. ℨij. m. d. s.
Gelbsucht-Tranck Morgens und Abends einen Becher voll davon zu trincken.

Quo sedulo usurpato post paucos dies felicissime restituta fuit. Obs. LXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 0.

Affectus Iliacus hypercatharsi curatus.

Dr. Anhornius Sydenhamii methodum secutus primo vomitum per liquorem salino acidulatum compescuit medicamentum ex succo Citri ℥ß. & salis absinthii ʒß. exhibens. Quod secunda vice sequente vomitu stercoris fœtidissimi exhibitum. Dedit dein

quovis semihorio cochlear aquæ menthæ, quam cum patiens abhorreret, aquam melissæ aquæ cinnamomi mixtam substituit, & ægram per biduum hac sola & jusculis analepticis nutrivit & sic à vomitu præservavit. Et dein tentavit tubuli intestinalis per ℥j. pilular. cochiar. major in aqua consueta solutarum reserationem, omissis ad tempus omnibus confortantibus internis, eoque diligentius adhibitis externis vomitum caventibus cataplasmate stomachico ex fermento, pulvere foliorum menthæ, Theriaca & N. M. aceto rosaceo subactis, naribus apposito pane domestico, ventri applicatis linteis oleo lini ebriis, anum digitis butyro tinctis titillando & calidis unguentis fovendo. Tandem laxatis vinculis cum intenso fætore & flatibus multis multum scybalorum nigricantium numerum excrevit, quem excepit fluida alvus, & secuto adhuc unico vomitu stercoris quasi critico liberata ad se rediit. Sedulo deinceps continuata confortantia optima & sensim visceribus naturale robur & corpori vires accesserunt. Obs. XC.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Cura Melancholici.

Dr. Ledelius ℥j. syrupi emetici exhibuit cum optata operatione, deduxit etiam singulari modo ad admissionem sectionis Venarum poplitum, & vesicatorii ad nucham

cham appositionem & barbæ rasionem, circa vesperam syrupum laxantem scypho vini, quo delectabatur infundebat, qui leniter operabatur in nocte. Quia autem omnem medicinam fugiebat, cerevisiam autem liberius bibebat, hæc ita medicabatur, ut nec odor nec sapor ingratus exsurgeret, ideo hunc dabat pulverem in urceo quatuor librarum cerevisiæ ad aliquot cultri cuspides ad lenissimam potus alterationem. Ab usu hujus alvus de die leniter fluxit, sudavit, urinam crebrius emisit, sitis evanuit, somnus amænus successit, & sic singulis diebus natura lentè consuetas operationes subiit, cum singulari omnium solatio & felici exordio. Candide communicat hunc pulverem, prout exhibuit, si forsan Deo benedicente in eodem casu proficuus existat.

℞. Salis tartari alb. ℥vj.
juniperi, absinthii,
cardui bened. ana ℥iß.
cichor. ℥j.
Nitri antimoniati ℥v. m. D. ad vitrum.
S. Pulver ins Bier. Obs. XCVII.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Diabetes notha.

In hac indicatio est, qua ad temperandam nimiam succorum acido- salsorum acrimoniam manu quasi ducimur, & ad bilem

ſolummodo viſcerumque læſum tonum reſpicimus, atque ideo Dr. Schuchmannus pulverem dedit ex amaricantibus & catechu ppt. una cum Eſſentia abſinth. comp. itemque poſtea Elix. Propr. ſ. acido, quibus per tres ſeptimanas uſurpatis ita convaluit, ut non tantum cereviſiam impune iterum bibere potuerit, ſed & à moleſtiſſima illa p. n. urinæ excretione penitus fuerit liberatus. Obſ. CI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Affectus Hyſtericus cum graviſſimis animi deliquiis.

A Dr. Joan. Jac. Franc. Vicario ſeq. remediis præſcriptis curatus eſt.

℞. Ung. alc. ppt. cc. phil. ppt. ſuccin. alb. ppt. Cinnab. nat. ana ℨii. ſperm. ceti ℥ß. m. f. pulv. divid. in Doſ. xxxvi. ad tot chartas, quarum m. & v. qualibet vice doſin ſumpſit in juſculo;

In prandio autem in primo cochleari juſculi ordinarii gutt. xxx. de ſeq. Eſſentia.

℞. Eſſ. lignor. abſinth. ana ℨiß.
Spir. cochlear. ℨj. m. ad vitrum.

Interea quoque ſæpius ſumpſit de hoc confortante, quantum cultri cuſpis largior capit.

℞. Conſ. cochl. ℥iß. fumar. ℨvj.
Carn. citr. cond. ℨiij. Conf. d. hyac. ℨj.
Diaphoret. Mart. eb. ſ. △. par. ana ℨiß.
Syr. ſcelotyrb. qs. m. d. f. Electuar.

Diſſua-

Diſſuaſit vinum, & ordinavit hoc Decoctum.

℞. Rad. filic. ℨiij. ſcorz. ℥ß. cich. ℨiß. ſem. aniſ. ℨij. paſſ. min. ℥j. inciſa & contuſa Coq. in menſ. ij. aquæ comm. ad conſumpt. octavæ partis. Aromatiſetur in fine pauco Cinnamomo. Quod pro potu ordinario ſerviit.

Durante hac cura frequentes frictiones pedum ac manuum linteis calidis celebrari curavit. Ob alvi indureſcentiam præſcripſit ſeq. Electuarium.

℞. Elect. lenitiv. pulp. paſſ. min. ana ℥ij. pulv. ſem. aniſ. ℨij. ſyr. viol. qs. M. Obſ. CVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Abdominis Crurum pedumque tumor.

Dr. Hünerwolffius ordinavit Electuarium ſibi familiare ex Rob. ebulino, juniperino, & Electuario Tamarindinato cum extracto Diacarthami compoſito parat. unde haud parum allevata detumuit. Obſ. CXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Prolapſus uteri.

Vterus ſupinè coxis elevatis & poplitibus reflexis jacente fœmina Decocto bismalvæ, chamæmeli, anethi lotus & fotus, deinde roſ. r. & tormentillæ pulvere aſperſus

ſus felici repoſitus eſt manu atque nullius annuli retentus eſt ope. Obſ. CXIV.

* Eph. Dec 3. An. 1.

Mirabilis vermium Copia feliciter ejecta.

Exhibitus pulviſculus Timæi von Guldenklee lit. R. ter indies ad gr. iv. in cereviſia calida, dein de Rotulis B. conceſſa una & altera ſenſim deglutienda, atque ex horum uſu lumbrici grandes vivi & mortui catervatim inter ſe colligati & implicati eliminantur.

A.

℞. vitrioli veneris. qv. affunde phlegma vitrioli ad eminentiam 2 vel 3. digitorum, ol. vitrioli parum. Stent in digeſtione per tres dies, poſtea filtrentur & cum oleo tartari præcipitentur flores cœrulei, aqua dulci optime diligenterque edulcorandi.

B.

℞. ſem. cynæ. ℥i. agar. troch.
Spec. diaturb. c. rh.
rhabarb. opt. ana ℈j. troch. d. rhabarb. ℥ß.
mercur. dulc ℈j. ſacch. alb. in aq. abſinth.
ſol. ℥v. f. Rotulæ.

D. Hünerwolf. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Scabies Neo-gamorum vulgo Braut-Krätze.

Dr. Hünerwolffius eam curavit ſolutione ſacch.

facch. faturni & ☿rii dulcis in aqua calcis vivæ. Obf. CXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Materiæ purulentæ cum fanguine permiftæ rejectio.

Hæc tam copiofa fuit & virium tanta jactura ut præ debilitate & materiæ peccantis copia exfpiraturus videretur. Ideo D. Marcus Gerbezius pro materiæ purulentæ promptiori excreatione, abfterfione & ulceris confolidatione de tali decocto quolibet mane ad ℥iv. propinavit.

℞. decoct. pectoral. cum rad. chin. ℥ii.
herb. fcab. veron. beton. tuffilag. ana mj.
fact. ℔iß.
add. fyr. de hed. terr. de fymphyt.
Fern. ana ℥iiß. M. D. ut fupra, quolibet mane ℥iv. cum balf. fulphur. tereb. gt. iij.

Interdiu fere frequenter de tali Eclegmate lambat.

℞. ol. amygd. d. rec. expreff.
fyr. de farfar. de iuiub. d. alth. Fern. à ℥j.
facch. cand. alb. qf. m. f. Eclegma.

Externe etiam empl. filii Zachar. geftet, & tandem pro virium fuftentatione, præter frequentia iura caponis, cochleatim de tali mixtura cordiali affumat.

℞. aq. cord. H. Sax. ℥iij.
fcabiof. tarax ana ℥j.
conf. alk. c. ʒß. man. xt. perl. ʒj.

margar. ppt. oc. 69. ppt. ana ℈j.
ſpir. roſ. ʒß. fol. ☉. no. j. M.

Atque cum iſtis intra paucum tempus in dies imminuta puris copia, alleviata reſpiratione, & addauctis viribus ita profecit, ut de recuperanda ſalute non amplius dubitaret. Pro majori tamen ſecuritate author fuit, ut patiens adhuc per aliquot ſeptimanas, de inſigni illo antiphthiſico, cuius ex Winclero meminit Ettmüllerus de Phthiſi, nonnihil immutato caſtaneæ magnitudine aſſumeret, ſuo tempore lac aſininum caprinumve bibiturus, quibus feliciter reſtitutus eſt. Obſ. CXXX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Vomitus ſanguineus ex vociferatione.

Dr. Maurit. Hofmannus quiete ægro demandata ex cochleari ſubinde propinandam hanc præſcripſit mixturam.

℞. aq. plantaq. ℥iii. cinnam. cydoniat. ℥j.
acet. deſtill. ℥ß. ſyr. de roſ. ſicc. ʒiii.
flor. tunic. corall. r. ana ℈iß. G. ſang. drac.
pulv. gr. XXIV. M.

Inſequente nocte etſi ſumpſiſſet pilulas ex extr. tormentill. gr. v. & ther. cœl. gr. j. paratas vomitus cruentus rurſus ægrum infeſtavit, hinc mane v. ſ. quaſi revulſoriam ſed parcam in brachio adminiſtrandam ſuaſit, atque ventriculo empl. ſeq. imponi curavit.

℞. empl.

℞. Empl. de cruſt. pan. diaphænic. fr. à ℥ß.
malax. ol. menth. coct. & extend. ſuper
alutam magnitudine & figura conſueta
pro ſcuto ſtomachali.

Poſtea Tincturam lap. hæmatit. quotidie bis cum iuſculo aſſumendam deſignavit, demum addidit uſum pro lubitu ſumendæ conſerv. roſar. antiquae horum ingredientium acceſſione nova auctæ:

℞. conſerv. roſ. r. ℥ii. corall. r. ppt. ʒj.
lap. hæmat. ſang. drac. oc. 69. ppt. ana ℈i.
m. c. ſ. q. ſyr. papav. err. pro condito.

His remediis diligenter uſurpatis ægrotus D. B. cum priſtina ſanitate in gratiam rediit. Obſ. CXXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Vulnus thoracis globulo ſclopeti inflictum cum pulmonis læſione.

Per remedia à Dr. Maurit. Hofmanno ordinata feliciter curatum.

Ante omnia virium defectui conſulturus ægro iulapium propinavit ex aq. plant. rub. id. veron. chærefol. ceraſ. n. cinnam. fl. cord. & ſyr. papav. err. corticumque citri confectum.

Sanguini extravaſato coagulato reſolvendo & reſpirationi relevandæ pulvere ex antim. diaphor. oc. 69. ppt. ſperm. cet. & ſpec. diair. uſitat. atque cordialibus temperatis ido-

nea

nea proportione mixtis concinnato, per vices dato prospexit.

Hinc ad ulteriorem opem ferendam apozema traumatico-pectorale bis quotidie calide bibendum obtulit, mane autem ieiuno ventriculo bals. 🜂r. anisat. gt. xv. ad xx. cum jusculo assumendas præcipit.

Ad sitim coercendam febremque præsentem mitigandam decoctum c c. crud. rasp. rad. scorz. chin. sarsap. sem fænic. bacc. alkak. caricar. pingu. & liquir. rasæ pro lubitu hauriendum concessit, & cum hoc ipso ad vigilias demulcendas emulsiones ex sem. 4. fr. major. papav. alb. card. ben. & aliquot amygd. dulc. rec. excorticatis elici voluit.

Interea vulnus à chirurgo sedulo & perite tractatum, dum pro materia cruento-purulenta thoracis detergenda, juvandaque pulmonis consolidatione decoctum seq. tepide per siphonem bis quotidie injectum.

℞. rad. plant. ℥vj. consolid. maj.
aristoloch. rot. ver. ana ℥ii.
hb. agrimon. veronic. hyperic. alchimil. ana mß.
rosmarin. p.ij. flor. ros. r. prunell. ana pj.
myrrh. ℈ii. hord. mj. incis. & contus. m. & coq. in aq. s. q. ad ℔iß. colat. add.
mell. ros. ℥ii. bals. vulnerar. ℥iß. m. ad usum.

Ex-

Externe thorax tali linimento calidè inungebatur.

℞. ung. pectoral. rubr. potabil. ana ℥iß.
anod.
ol. lumbr. terr. hyperic. ana ℥j.
ol. terebinth. destill. ℈ß. succin. destill.
gt. vj. M.
mox eidem pro fomento impositis sacculis
ex chærefol. agrimon. veron. salv.
flor. chamom. melilot. rosm. repletis,
interpassatis, vino ferventi prius immersis, dein expressis.

Post hæc repurgato satis vulnere omissa iniectione cum turanda indebatur seq. unguentum.

℞. ung. d. beton. balsam. vulnerar. authoris
ana ℥iß.
mellis rosac. ℥iii. M.

Atque sic vulnus ex voto consolidatum fuit, nisi quod respirationem haud prorsus, uti antehac liberam experiatur. Obs. CXLI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Topicum antiquartium Helmontianum.

Ettmüllerus eius compositionem fieri asserit ex fol. tabaci affusione vini coctis ad ebullitionem ad mediam horam, postea colatis & fortiter expressis, colaturæque expressæ addendo succi Nicotianæ inspissati mellis communis, ceræ opt. olei communis

 ana

ana q. ſ. ad conſiſtentiam cerati vel cataplaſmatis ductilis tepide regioni renum applicandi.

D. Emanuel König putat Helmontium quartanam non Emplaſtro ex Nicotiana ſed aliis reſolventibus & abſtergentibus vegetabilibus ſanaſſe. Nimirum recepit hoc Empl. fol. & radices porri hortenſis part. iii. verbenæ luteæ ſeu eryſemi ante ortum ſolis menſe Majo rore adhuc madidi collecti part. ij. ſucc. heder. arbor. quercui adnaſcentis part. I. quibus omnibus tritis, bene contuſis, & ſubactis immiſcendum aliquantillum de oleo bacc. juniperi, vel in eius defectu ſaltem ſucci granorum eius in aq. leviſtici coctorum ad omnimodam evaporationem additaque tandem pinguedine porcina redigitur in cerati vel unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam, quod regioni lienis, renum, ſcrobiculo cordis & medullæ ſpinali inungendum, quo nimirum viſcoſitates lymphæ in glandulis fermentum ſpecificè acidum febrile foventibus ſalis volatilis porri & eryſami ingreſſu ſufficienter reſolvuntur, volatiliſantur, inciduntur & emendantur. confer Obſ. CXLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. I.

Spiritus Bezoardicus D. Buſſii.

Huius deſcriptionem candidè propalat D. Emanuel König:

℞. ſpir.

℞. spir. ung. alc. cc. ana ℔i.
bacc. juniper. ℔ii.
ol. dest. succin. alb. ℥j.
sal. vol. cc. succin. alb. ana ℥ß.
Destillentur ex alembico. Dos. gutt. xxx.

D. Schelhammerus in eleganti de febribus Tractatu hinc inde pro diaphoretico laudat. Obs. CXLIX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Melancholia cum taciturnitate ultra medium annum.

Dr. Tobias Dürrius pro eius causa oppugnanda ut sanguini conveniens crasis & spiritibus natura volatilis restitueretur, aperientibus, humores præparantibus, per epicrasin benigne evacuantibus, præcipitantibus, acidum corrigentibus, fuliginum ascensum prohibentibus, spiritus refocillantibus, humorem atrabilarium specificis demulcentibus curam, etiam tempore hyemali minus opportuno, feliciter peregit.

Inter aperientia erat pulv. Cachecticus Dan. Ludovici ad gr. xv. cum salis fraxini tamarisci & ♀ri vitriolati ana gr. v. mane cum iusculo, pergendo ad plures dies. Subinde circa vesperas applicabatur clyster ex lacte capr. melle rosat. butyr. rec. saccharo Thomæo, non solum ad aperiendam alvum, sed successive revellendum à superioribus.

Duabus ante cœnam horis ſumpſit Tincturæ Melampodii & eſſ. trifol. fibr. juxta deſcriptionem Ephemeridum decur. 2. ann. 2. p. 174. ana partibus æqualibus guttas 20. aut plures, continuando ad tempus.

Pro leni ſubductione materiæ reſeratæ alternis diebus matutinis de iulapio laxante ℥ii. aut iij. bibit.

℞. rad. 4. aper. ana ℥i. fl. 4. cord. ana p. ß.
agrim. capill. ♀r. cuſcut. ſcolopend. à p. 1.
ſem. cartham. cont.
4. fr. maj. ana ʒii.
fol. ſenn. el. s. ſt. ſumm. epithemi.
rad. polypod. ana ℥i. helleb. n. ppt. ʒii.
agar. crud. ʒi. cinnam. acut. ʒii.
aq. cichor. agrimon. ana ℥ix.
fiat maceratio per horas XXIV. dein fiat fortis expreſſio, cui add. ſacch. fin. q. ſ. ut f. liquor ad iulap. conſiſt. d. ad vas, in quo ſuſpendatur rhab. opt. inciſ. & ſerico incluſ. ℥ß. macis ℈ß.

Pro confortatione viſcerum prandium & cœna claudatur tragemate hoc, quod ſimul præcipitandi vim habet.

℞. pulv. ſtomach. Birckm. ℥i.
oc. 69. ppt. corall. r. ppt. ana ʒii.
confect. è ſucc. citr. & aurant. ana ℥ii.
ol. cinam. gt. iij. m. f. pulv. D. ad ſcatul.

Qui cum pane toſto & vino irrorato ſumatur. Externe geſtetur Empl. ſpleneticum.

℞. ce-

℞. cerat. de ammoniac.
empl. de cicut. ſplenetic. Verbez. ana ℥ii.
pulv. verben. nitr. ppt. ana ℥i.
M. malax. c. ol. de cappar. extend. ſuper alut. pro ſcuto ſplenetico.

Præmiſſis his minorativis v. ſ. in brachio adminiſtrata eſt. Sylvius ſummopere laudat in melancholia eſſentiali ſectionem venæ frontis. Hinc rurſus alternatim perrectum pulvere cachectico aperitivo & iulapio laxante cum reliquis ad 3. vel 4. ſeptimanas. Dein iuxta mentem Hippocratis ſ. 4. aph. 9. melancholicos crebrius purgandos eſſe per inferiora pro maiori ſubductione humoris atrabilarii pil. ſeq. ordinatæ.

℞. extr. helleb. n ℈i. mag. Mechoc. n. gr. v.
m. f. pil. no. xv. deaur. pro una doſi.

Poſt 2 horas iulapii laxantis ℥i. ſumendo. A quo medicamento magna per plures ſeceſſus humoris viſcoſi, cineritii, & aduſti copia excreta.

Uſurpatum quoque ſerum lactis caprin. c. helleb. n. & variis herbis aperitivis deſtillatum, & tandem acidulæ ferratæ Egranæ, iis finitis Tincturæ ſeq. alternis diebus ſumptæ.

℞. Tinct. melampod. ℥vi. doſ. gutt. 20. aut plures.

℞. ſpir. ſal. armoniac. ℥ij. Tinct. croc. ℥i.
m. doſ. gt. 13. aut plures alternis diebus.

Interea ſingulis 10 aut 12 diebus de pilulis tart. Schröd. ℈ß. deglutitum. Dein ſal.

helleb. n. ℈j. mane cum iusculo assumptus.

℞. sal. Helleb. n. ʒv. gran. chermes ʒß. croc. austr. opt. gr. xv. m. f. pulvis.

Coronis curæ imposita, & nil magis profuit quam decoctum seu brodium gallinæ ex hisce herbis recentibus.

℞. scorz. cum toto borrag. bugloss. hepat. nob.
hepatic. stell. beton. fumar. scolopendr. meliss. rut. murar. cochlear. anagallid. c. fl. purp. hyperic. rorismar. c. fl. chærefol. ana miß. fol. helleb. nigr. mii.
Incisa omnia recentia commisce, de quibus mj. coq. in iusc. gallin. non salit. ℥vj. ad dimidium. Colat. d. m. & v. duabus horis ante cœnam.

Per totum morbi decursum cibus erat boni succi, facilis concoctionis, & vinum aqua dilutum. vid. Obs. CLV.

* Ephem. Dec. 3. An. 1.

Colica hysterica cum vomitibus stercoreis.

Rosinus Lentilius sequentia præscripsit:

℞. ol. n. m. expr. gr. xvi. ⊖. absinth. ℈ij. croc. gr. xij. laud. op. gr. ii. m. f. pulv. pro 2 dosibus.

℞. rutæ miß. absinth. chamom. ana mj. rad. alth. ℥i. cast. colocinth. in pet. lig. coq. in s. q. aq. font. col. ℥viij.

elect.

elect. hier. picr. c. agar. ol. chamom. à ℥i.
ol. coloc. ʒii. ⊕. resinat. ℈ii. m.
f. clyster, etiam iterandus.
Foris unguentum.
℞. ung. nervin. dialth. ana ℥ß.
ol. hyosciam. ʒiij. pingu. castor. ʒiij.
laurin. ʒii. m. inungatur abdomen calide singulo bihorio.
Scrobiculo cordis cataplasma ex fermento panis cum n. m. & Theriaca applicatum. Remisit omnino malum, sed recurrentibus post biduum symptomatis cum vomitibus iam fere stercoreis clysteres bis in die applicati tantum domestici, quibus olei multum ex ol. rut. abs. fænic. lini, & oliv. mixtum.
Exhibuit dein bis in die gutt. xxv. ex tinct. castor. ʒi. opii ʒß. m. & seq. pil. n. x. mane & noctu.
℞. op. theb. V. sol. & inspiss. ʒß.
n. m. pulv. ʒß. ol. caryoph. gt. ij.
menth. gt. vj.
f. pil. pond. gr. i.
omnibus nil juvaturis
℞. ☿. crud. per alut. traject. ℥iij.
ol. amygd. d. ℥iß. sacch. cand. alb. ʒi.
m. & probe quassata hauriantur, sed hoc ultimo non fuit opus, nam opiata ista tulerunt D. B. paginam omnem salva muliere. Lentil. in parallelismo ad Obs. CCXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Liquor elegans coſmeticus Rolfincii.

℞. aq. lil. alb. q. v.
ol. ♀r. p. d. ℥j. m. alibi addit camphoram.

Egregius pulvis Emmenagogus Tim. à Güldenklée.

℞. ſtamin. lil. alb.
flor. cheir. calend. croc. or. ana ℥j.
ſpec. troch. d. myrrh. ℨij.
ſuccin. alb. ppt. ℈iv.
caſtor. ſabin. faec. bryon. ana ℨi.
ol. ſt. ſuccin. alb. gr. xv. m. f. pulv.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Cataplaſma digerens ad anginam Rondeletii.

℞. ung. dialth. ol. lil. alb. amygd. d. ana ℥i.
ſterc. hirund. ℥iß. M.

Hæc tria habet D. Tilingius in lilio curioſo, & ex eo D. Valentini in hiſtoria litteraria, in append. p. 160.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Frictionis eximius uſus.

In ſtupore manus ſiniſtræ hemiplegiæ prodromo D. Jo. Ægidius Euth ſuaſit frictionis univerſalis & particularis uſum horis congruis præſertim matutinis, ventriculo vacuo, non intempeſtive tamen & immoderate

rate, manibus inſtitutæ ſolis vel aſperis pannis, vel ſacculo herbis idoneis aromaticis repleto, quæ ſicca tunc vocatur frictio: humida vero ex balſamicis oleoſis, ſpirituoſis, cum prophylactice tum therapeutice. Morbis opportunos præſervat, morboſos ſanat, vacuat, extrahit, revellit, muſculorum fibras, ſyſtema nervoſum roborat, rarefacit, diſcutit, atrophiam removet, carnem ſenſim & modice auget, imo ad arbitrium Franciſci Baronis de Verulamio, in hiſtor. vitæ & mortis, vitam prolongat, ſuſpenſorumque cervices non effractas reſtaurat. Obſ. V.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Laryngis inflammatio ſuffocationem minitans.

Sequens à Dr. Euthio ordinatum congruo reiteratum tempore mira ſane præſtitit.

℞. ſal. ſuccin. vol. fl. benz. lact. 🜍r. ambr. gr. ver. ana gr. IV. moſch. or. gr. ij. m. f. pulv. ſubtilis. Divid. in 2. part. æq. pro 2 doſibus. Obſ. VII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Alvi obſtructio novem diebus durans cum triduana ſuppreſſione urinæ.

Dr. Hannæus totam curam utut periculoſiſſimam expedivit clyſterem è ſolo lini oleo, ſeptem clyſteribus per aliquot dies

à chirurgo vano ſucceſſu iniectis ſuperinjiciendum imperans. Obſ. XII.

* Ephem. Dec. 3. An, 2.

Icterus.

Inſigne eſt arcanum ad icterum, etiam cum febre junctum, albumen ovi, quouſque in ſpumam abeat conquaſſatum & cum aqua graminis commixtum v. & m. ad ℥iv. aſſumendum, cui ſi placuerit, tantillum ſacchari adjici poterit. Mirum quam ſtomacho ſuaviter gratificetur, ſenſim ſitim ſedet, appetitum ſuſcitet, jecoris æſtum temperet, croceum cutis colorem deleat, ut millies expertus eſt D. Lanzonus. Obſ. XXXV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Podagra.

Smilax aſpera magnum ſolamen eſt miſeris podagricis, ut illos ab iteratis cruciatibus tueatur. Frondes ejus ſalutariter admoventur, utriſque tarſis pedum, malleolis, tibiis ad ſuram uſque, & ſingulo quoque die renovantur, ſenſim abſque manifeſto ſenſu extrahunt ichores fætidos, inducto leni in ſuperiori cuticula attritu. Probabile eſt eos à lympha per glandulas ſubcutaneas excurrente prodire. D. Lanzonus Obſerv. eâdem.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Anti-

Antimonium Diaphoreticum longè præstantius.

Si stibium diaphoreticum cum sale nitrato, quod ex ejus iteratis ablutionibus colligitur, pari dosi commisceas, antimonium diaphoreticum longè efficacius nancisceris, quod ad gonorrhœam gallicam, affectus R. & V. icterum, sitim, stomachi ardorem, similesque ægritudines miram opem præstare consuevit. D. Lucas Tozzius cum catharticis illud miscuit, indeque successive eracuationem blandam ac felicem sine stomachi fastidio aut ventris molestia secutam D. Lanzonum per literas commonefecit. Obs. eâdem.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Tinctura vitrioli Martis in Quartanâ.

Dat in febribus inducias per octiduum & ultra exhibita, & singularem præ se fert utilitatem, febre etiam intermissionem simulante. Obs. XLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Affectus hystericus à suppressis lochiis.

Dr. Khern nullis tam internis quam externis juvantibus specificis remediis externe Oleum jovis Anglici bombace ad umbilicum apponi & interne ad aliquot guttulas propinari fecit. Quo assumpto post mediam

diam horam cum ingenti ſonitu per inferiores vias ingens materiæ cineritiæ fætidiſſimæ ſaburra excreta eſt. Obſ. LVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Vinum Hippocraticum febrem tertianam epidemicam curans.

Dr. Daniel Crügerus præmiſſo levi laxante Bezoardica ſimul adhibuit & poſt quartum paroxiſmum feliciter bolum ſequentem ordinavit.

℞. Theriac. ʒj. pulv. centaur. min. ℈ij. ſal. abſ. ℈j. rob. ſambuc. ʒiß. m. f. bolus ſumatur cum vino Gallico 4. hor. ante febrem & tectus ſudorem exſpectet.

Aliis hunc bolum reſpuentibus vinum Hippocraticum horis aliquot ante paroxiſmum ℥v. vel ℥vij. pondere calide ſumendum bono cum ſucceſſu ordinavit:

℞. gran. paradiſ. cardamom. caryophyll. macis ana ℈ij. cinnamom. ʒiij. vini Francici. ℔ij. ſacch. qs. affunde vinum calidiſſime, & in cantharo in aqua fervente poſito ſtet per aliquot horas.

Sequentia etiam remedia proficua fuere. Aqua ſudorifera ſeu Theriacalis frigida Riverii, quam habet capite de febr. peſtil. ad ℥iij. exhibita. Pulvis Peſtilentialis Sennerti.

℞. Smaragd. ppt. gr. vij. hyac. ppt. gr. iij. oſſ. d. cord. c. ℈ß. lap. bez. gr. vij.

m. f.

m. f. pulv. exinde sudor secutus. Obs. LXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Paralysis & motus convulsivus.

Ad paralysin adhibitæ frictiones & fomenta ex herbis calidis & vinaceis (ubi etiam magnæ efficaciæ expertus spiritus vini paraliticus Mynsichti) ad motum inordinatum vero pulvis mirabilis Myns. & de gutteta. Obs. LIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Phthisis Decocto ligni S. curata.

Si morbus à contagia phthiseos fuerit contractus Decoctum l. s. uti alias in morbo gallico decoquitur & adhibetur, quo usurpato per 4. septimanas matronam ab omnibus symptomatibus & ipso morbo liberavit D. Daniel Crügerus. Ad tussim syrupi & trochisci simul in usum sunt revocati ut & conserva rosarum. Hoc Exemplo confirmatur Arcæi & Riverii experientia. Remedium non in alia phthiseos specie locum habere videtur, nisi in illa, quæ à contagio contracta, & ubi character phthiseos neque in familia, neque in ipso corpore hæret. Obs. LXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Remedia ad calculum.

Dr. Daniel Crügerus cum per duas ſeptimanas calculo laboraret, mane comedit juſculum ex 4. radicibus, petroſelin. ſem. aniſ. mj. cum aqua coctis. Aqua hæc colata vitello ovi & butyro condita, dein pane triticeo intrito. Ex quo juſculo arenulæ prodierunt. Hora 10. ſeq. medicinam hauſit:

℞. ſal. ononid. juniper. à ʒß. aqua fragor. ℥iv. ♎. ⊖. gt. xij. M.

Hæc medicina unico hauſtu ebibita plures arenulas expulit. A meridie hora 4. & per intervalla vinum Alkakengi per vinum Rhenan. & aquam fragor. ana factum aſſumpſit, & cum illa guttas x. ♎. ⊖. & iterum arenulæ conſpiciebantur, aliquando uſurpavit.

De tinctura auri gt. x. ex aqua magnam efficaciam deprehendit & arenularum copiam, hæc autem ſeq. modo erat parata.

Recepit 2. Ducatos, ſenſim ſolvit in 🜅. ℥iv. in ſolutionem injecit ☿r. crud. ℥iß. ſolutio facta eſt clara inſtar aquæ. Mixtura hæc ſtetit per 4. dies in arena loco calido, & ecce maſſa excrevit in magnum montem ita ut coactus ſit vitrum frangere & aquam claram deplere. Idcirco aurum ſeu ☉. hoc modo fermentatum injecit in crucibulum & adjectis carbonibus accenſis ☿r. expiravit, pulverem auri reſiduum aqua aliquoties abluit. Tandem abluto huic pulveri ſuper fudit ♎. ⊖. ℥iij. vel qs. qui ſolvebat aurum hoc.

Paucæ

Paucæ fæces albæ remanserunt. ♌. ⊖. ad dimidiam partem in B. destillavit De hac Tinctura gt. x. in ℥iij. aq. acetosell. stillavit: & aqua tingebatur flavo colore, nec aurum præcipitabatur; ideo & in corpore hic spiritus salis & aurum individui comites manent. Quanta in hac Tinctura sit efficacia, quilibet experiri potest, aurum enim licet non sit centraliter resolutum, tamen maxime attenuatum, ita ut vires suas valde exerere possit. Confer. Obs. LXIX.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Virtus Essentiæ myrrhæ balsamicæ.

Dr. Godofredus Schulzius in febribus malignis epidemicis varietate symptomatum infestis hanc in illarum curatione præstantissimam fuisse expertus est, ita etiam ut quicunque hac usi sunt omnes diæta legitime servata feliciter evaserint. Etiam præservative profuit. Omnes vel ægros visitantes aut in domibus ægrotantium morantes, si m. ex v. hac Essentia usi fuerunt, in hunc morbum delapsi non sunt. Observ. LXXII.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Elixir Proprietatis nitratum.

Dr. Lic. Benjamin Scharffius Elixir affuso solo lixivio ⦶. è sale ejusdem calcinato

para-

paratum, tam in febribus continuis quam intermittentibus iisque & benignis & malignis optimo semper cum successu exhibuit, imo in deliriis, vigiliis, morbis præcordialibus, siti, renum ac vesicæ molestiis urinæ difficultate, stranguria & urinæ retentione, pleuritide vera & notha, hypochondriorum affectibus, nausea, vomitu, aliisque corporis humani accidentibus ingratis egregiam contulisse operam ad gr. 20. 30. 40. exhibitum plus vice simplici est expertus. Obs. LXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Anasarcæ post quartanam curatio.

Lic. Benjamin Scharffius hanc per usum sequentium brevi temporis spacio sustulit; initium fecit ab hydragogis & seq. ordinavit decoctum:

℞. rad. cichor. ir. nostr. fænic.
cort. med. samb. ebuli ana ℥j.
sem. cartham. ℥iß. cinamom. acut. ʒii.
salis tart. ℈ii. conc. cont. misc. & coq.
in aq. comm. ℔ij. ad consumpt. partis dimidiæ col. add. syr. cichor. c. rh. ℥ii.
d. ad fictile.

S. abführender Tranck auf 4mal.

Hinc addidit pulverem m. & v. ad ℈i. exhibendum.

℞. sal. ononid. succin. fix. ⊕. fixi.

arcan.

arcan. duplic. ana ʒi. d. resolvirendes Salz.
Potui indendam dedit Tincturam sequentem
℞. Tinct. bellid. infusione ex flor. bellid. in rore maial. & pauxillo spir. vitrioli infusis parat. ℥i. sal. absinth. ʒi. m. & facta effervescentia d. s. Tinctur ins Trincken, in jedes Rößel 30 Tropffen.

Hisce solis D. B. omnis tumor relaxatis per alvum & urinam viis abiit & integræ valetudini restitutus juvenis.

Eundem felicem successum horum medicamentorum in virgine post febrem tertianam anasarca correpta, ut & in pluribus aliis utriusque sexus hominibus expertus est. Obs. LXXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Asthma convulsivum.

Dr. Schwallerus in virgine huic affectui graviter infestanti sic occurrit:

℞. aq. chærefol. hyssop. ana ℥iß.
asthmat. ʒvi.
♎. salis armon. liq. cc. succin. ana ℈i.
syr. d. erysim. ℥i. m. usus per cochlear. præprimis adveniente paroxismo.

Potus erat ab initio decoct. pectorale ordinar. victus vero tenuis ex hordeat. & jusc. pulli iunior. parat. juxta pulv. aperit. incident. absorbent. bis de die exhibito per mensem circiter continuato. Obs. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Hydrops imminens.

In eadem virgine cum pedes & abdomen indies intumeſcere inciperent cum ſiti, appetitu proſtrato urinaque pauca & cruda, & ſic hydrops immineret, primo hydragogum exhibuit, à quo multum ſeri lymphæque craſſæ evacuatum.

℞. ſal tartari gr. xx. m. ac. v.

in mixtura appropriata aq. raphan. ſaxifr. pulv. milleped. lumbr. terr. cum ſyr. è 5 radicibus aperitivis. Porro pro potu ordinatum vinum generoſiſſimum, in quo nodulus chalybis cum 🜂. & ⊕. præpar. ſuſpenſus erat. Ex quibus cum nil ſenſiſſet levaminis ordinatæ pil. c. hydrop. Bontii continuand. per viij. dies, non neglectis interim Trag. ſtomachicis ex abſorb. aperitiv. & confortantibus paratis, quibus uſurpatis copioſe mingere, venter detumeſcere, menſes fluere & ingentem præprimis craſſæ viſcidæque lymphæ copiam per alvum excernere cœpit. Juſſa tamen per æſtatem juſcula herbis cichor. plantag. fumar. ariſtoloch. rot. & ſimilibus alterata haurire, non neglectis chalybeatis, à quibus obſervata bona diæta optimum levamen ſenſit. Obſ. eadem.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Phthiſis conſummata.

Dr. Manitius ægro vina anxie petenti vinum Canarienſe cochleatim, quandoque ſumen-

mendum permisit, cum solamine. Omnium autem copiosissime tincturam seq. ei indulsit.

℞. vin. Canar. opt. ℔j.
balſ. peruv. opt. ʒvj. balſ. de copaib. ver. ʒi.
sacch. canar. qſ. ad liquorum horum absorbitionem, hæc misc. cum laud. op. gr. v.

Hunc sæpius cochleatim propinavit per menses duos. Interea æger appetit cibos, remittunt sudores, redeunt vires. Pulvis vero seq. vespertino tempore hora una vel altera post cœnam exhibitus ad ʒß. ℈ij.

℞. Trifol. fibr. ℥j. n. m. ℥ß. rad. zedoar.
myrrh. lap. 69. (vel quandoque crystall. montan.)
ana ʒiß. balſ. peruv. sacch. subact. ℈ii.
laud. op. auth. ℈ß. m. exactissime.

Eum effectum inde deprehendit, quem ne somniasset quidem. Indies enim D.B. ad se magis magisque rediit, vires auctæ, accessit somnus liberior, & redditus incolumis. Multum autem vini Canariensis balsamici, non opiati, ceu confortantis, consumpsit. Obs. CXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Tinnitus aurium diuturnus curatus.

Dr. Manitius Tinct. succini cum spir. formicar. sassafrato paratam horis matutinis in vehiculo calido propinavit. Vesper-

tino tempore ſequentem pulverem aſſumendum ſuaſit.

℞. ſuccin. ppt. cinnab. nat. Hung. in granis. lap. 69. ana ℈j. ⊖. vol. ſuccin. cc. ana gr. vj. laud. op. gr. j. m. divid. in 2 doſes.

Interea externe ſeq. aquam cum bombace applicat.

℞. aq. apoplect. ſpirituoſæ.
olei amygd. amar. ana ℥j.
ſtill. aniſ. carui ana gt. v.
Tinct. moſch. caſtor. ana gt. viij.

Atque ex continuato horum medicamentorum, pulverum vero potiſſimnm (quos ſæpius ſolos feliciſſime in hoc affectu dedit) uſu ita, ut quandoque pilulas mercuriales (ex extr. panchim. Cr. cum mercurio dulci & cinnab. nat.) ad gr. v. interſpergeret, menſis unius ſpacio notabilem vidit effectum, quem poſtea omnimoda ſanitas ſecuta. Et hac methodo plures poſtero tempore ab eodem chronico malo D. B. reſtituit, comperitque illum pulverem præmiſſo univerſali ſæpe ſolum ſtare promiſſis. Obſ. CXXX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura in Porrigine faciei, Schuppen, ſola ſarſa & amaris facta.

Dr. Mauritius primo ſanguinem correxit vino medicato, poſtmodum quotidie propinavit decoctum ſarſaparillæ ſimpliciſſimum

ſimum, & revera feliciſſimo cum effectu, addidit tamen eſſentiam ſtomachalem ex radice zedoar. pimpinell. herb. trifol. fibr. cent. min. fumar. flav. cort. citri. n. m. ad cochl. j. vel eius loco conſimilem pulverem ſtomachicum veſpertino tempore ad ʒß. vel ℈ij, non inſperato cum ſolamine. Pauco enim tempore peracto ex decocto ſarſæ porriginoſæ maculæ è facie ſeceſſerunt, & tertio curationis menſe cruor menſtruus, qui defecerat, abundanter, exſtillavit. confer Obſerv. CXXXI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Methodus exhibendi mercurium vivum in affectu iliaco.

Dr. Theodorus Zwingerus ita proceſſit: videns nullum aliud ſupereſſe remedium dimidiam mercurii vivi optime purgati libram cum ſemiuncia aquæ cinnamomi bugloſſatæ & aliquot unciis ſyrupi violarum propinavit. Unde ſtomachus non ſaltem mercurium pondere ſuo gravantem, motumque fibrarum inverſum corrigentem retinuit, ſed & poſt liminio nil amplius revomuit. Dolores quoque magnopere mitigavit, ſed in corpore ſubſtitit, ordinavit itaque alvum obſtructam reſerantia, intus vero lenientia, extus clyſmata varia. Tandem ſub finem quarti poſt hauſtum mercurium diei clyſter injectus ſcybala quædam

maxime dura secum duxit, quod bonum dedit prognosticon. Cum postridie ceu quinta die alvus nondum perfecte reseraretur, ægerque jam salivare inciperet, infusi fol. senn. & rhab. cum corrigentibus & antispasmodicis mediante aqua parati bonum haustum exhibuit, à quo remedio post meridiem demum alvus laxari cæpit, & vicibus aliquot ultra 5 uncias hydrargiri rejecit, & sensim reliquum per vices plures eliminatum est. Sic æger omnibus cruciatibus solutus in vivis permansit. Sequentibus hinc diebus aliquot, & propinato lignorum atque plantarum sale volatili balsamico præditarum decocto m. & v. sudorem prolexit sicque evitata omnis mercurii noxa juvenem ad sua munia remisit, qui ab hoc tempore sanus vixit. Obs. CVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Febris tertiana spuria convulsiva.

Prævia materiæ peccantis expurgatione ad febris sublationem seq. ordinatum.

℞. salis card. ben. cent. min. absinth. cort. rad. chin. chin. ana ℈ß. m. f. pulv. una vice in brodio carnis vel aq. cent. minor. sub tempus paroxismi sumendus & aliquoties repetendus.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad

Ad stomachi debilitatem corrigendam.

℞. cons. menth. elect. diacydon. s. ana ℥j. n. m. cond. zingib. in ind. cond. cort aur. cond. ana ʒj. Ther. Androm. philon. Rom. ana ʒj. syr. cydon. ℥ß. m.f. electuar. successive usurpandum.

℞. Empl. de crust. pan. ℥ß. de tacamah. ʒii. m. & malax. cum ol. menth. extend. super aluta. fiat l. Empl. ventriculi regioni imponendum.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad anxïetatem circa præcordia.

℞. Ther. cœl. gr. iij. f. pil. no. iij. una vice deglutiendæ.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad convulsiones epilepticas sedandas.

℞. aq. confort. offic. perl. ceras. n. ana ℥iß. epilept. l. hirund. c. castor. flor. tiliæ. pœon. ana ℥ß. Cinnam. ʒij. Pulv. March. Cinnab. nat. granulat. à ℈j. Man. xt. perlat. ʒij. f. mixtura cochleatim sumenda, item

℞. aq. conf. offic. perl. ceras. n. fl. til. pœon. ana ʒvj. epilept. Lang. ℥ß. cinnam. bugloss. ʒij. pulv. march. ℈j. margar. ppt. ℈ß.

conf. Alk. inc ʒß. lap. bez. or. gr. iv.
syr. fl. pœon. ʒij. jul. ros. ℥ß. f. mixt.

Aqua odorifera seq. naribus applicanda.

℞. aq. ros. fragrantiss. odorif. Fuchs. ana ʒvj. cinnam.
spir. cephal. Anhalt. compl. ana ʒij.
m. d. ad vitrum. Ad revulsionem injectus clyster.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad capitis dolorem compescendum.

℞. Empl. hypnot. Myns. ℥j. quod super aluta extensum fronti ac temporibus applicetur.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad asthma profligandum.

℞. Sperm. cet. rec. oc. 69. ppt. ana ℈ij.
syr. de hyssop. ʒij. aq. hyssop. ceras. n. ana ℥j.
m. f. potiuncula una vice haurienda.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad hypochondriorum dolorem mitigandum.

℞. Tripher. Magn. ℈ij. Ther. cœl. gr. iij.
extr. laud. op. paracels. incompl. gr. iß.
macis. croc. or. ana ℈ß. aq. fl. chamomill. ℥j.
m. f. potiuncula una vice sumenda. item

℞. ol. amygd. d. ℥iß. mann. calabr. el. ʒvj.
syr.

ſyr. d. cich. c. Rh. ℥ß. ſperm. cet. rec. ℈j.
aq. ceraſ. n. qs. ad potiunculam una vice
ſumendam.

Oleis ſeq. hypochondriorum regio calide inungatur.

℞. Olei chamom. lumbr. aneth. ana ℥ß.
M. item.

℞. fol. ſenn. el. ſ. ſt. ʒiij,
Rhab. ver. crem. ♀r. ana ʒß.
aq. ceraſ. n. ℥iv.

m. f. lenis ebullitio in colatur. diſſolv. mann. calabr. el. ℥iß. m. f. potio. Hæc Gockelius. Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

In Maxilla inferiori motûs impotentia.

Hæc tanta erat, ut eam ab inviam deducere, neque ſolidiora deglutire valeret. D. Screta ſuaſit mixturam antiſpaſmodicam ex cinnab. ♁n. ſuccin alb. ppt. ung. alc. ⊖. vol. ſuccin. aq. flor. til. ſatureiæ cochleatim ſumendam, externe articulus maxillarum in utroque latere oleo è flor. slot. lumbric. terr. & ♌. lumbric. &c. inungebatur, deglutitio indies difficilior evaſit. Totam igitur ſpinam dorſi à nucha ad os ſacrum uſque, panno aſpero fricare & poſtea inungi curavit mixtura ex oleis laurin. lumbric. slotan. euphorb. caſtor. &c. collo faſciculo ex filis crudis in lixivio coctis circumpoſito. Obſ. CXLIX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Motus convulſivi mirabiles.

Paroxiſmi tempore columbæ vivæ diſſectæ occipiti applicatæ, moleſque verſus Thoracem aſcendens faſciis repreſſa, quo haud exigue alleviabatur, paroxiſmis non tanta vehementia & multitudine recurrentibus. Extra paroxiſmum caſtoreo maritatum vomitorium, in pede v. ſ. adminiſtrata, veſicatoria nuchæ applicata. Intus quotidie exhibitus liq. cc. ſuccinat. in aq. ceraſor. n. ut & pulv. ex corall. r. ppt. cran. hum. phil. ppt. ung. alc. rad. pœon. ſuccin. ppt. cinnab. nat. quibus per aliquot ſeptimanas uſurpatis ab horrendis paroxiſmis pededentim liberatus juvenis perfectè D. B. convaluit. Obſ. CLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Mammarum tumor exulceratus fere cancroſus curatus.

Mamma fere nigricante & pus tenue cineritium mali odoris effundente ulceribus balſ. 🜍. tereb atque Empl. diaſulphuris Rul. fuit impoſitum. Interne præſcripta potio laxans, ut & Decoctum ex l. Guajac. ſaſſafr. rad. chin. ſarſap. antimon. crud. & ſimilibus paratum. Sed pus tenue diverſis in locis magna effluxit copia intenſiſſimis junctis doloribus, unde Pulvis ex lytharg. mirrh. r. fl. 🜍r. ſarcocoll. camph. ſacch.

ſacch. ſaturn. troch. alb. Rhaſ. in aq. calc. viv. vel vino coctus pro fomentatione impoſitus, à quibus diligenter continuatis pus laudabile generari, dolor evaneſcere atque ulcera cicatricem obducere cœperunt. Obſ. CLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Hæmorrhagia Narium.

Varia tentata, epithemata refrigerantia, turundæ adſtringentes, ſympathetica etiam vitriolacea, ſed irrito ſucceſſu, donec tandem effuſo ultra 2. menſuras ſanguine, de bona ejus parte in cacabo frixa & in pulverem redacta naribus aliquid attraheretur, à quo fluxus omnis illico ita ſubſtitit, ut ne gutta ſequeretur. Obſ. CXLVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

In febri maligna ob deliria nocturna metus phrenitidis.

Dr. David Spleiſſius pulveres diaphoreticos camphoratos bis interdiu ſumendos cum mixtura antifebrili ſingulis binis horis quantitate duorum cochlearium uſurpanda, & ſeq. hypnoticum veſperi ad ſommum compeſſendum præſcripſit.

℞. Aq. nymphææ lactuc. ana ℥ij.
plantag. ℥j.
opii ℈ß. camph. gr. v. M. ad vitrum.

S. Waſſer

S. Wasser zum Ueberschlag um die Stirn und Schläffe.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Dolores hæmorrhoidum intolerabiles brevi curati.

Vir excellentissimus dolore intolerabili intestini recti ex hæmorrhoidibus cruciabatur, varia adhibita parum fuerunt proficua, tandem cum Decocto malvæ ℔i. ol. popul. Augustan. ad ℥v. in clysteris forma applicaretur, ab hoc solo remedio levamen, & tandem etiam exulceratarum hæmorrhoidum sanationem recepit. Loco olei populei ung. populeum præstaret. Revelatio hujus, & in sequenti observatione memorati medicamenti multum constitit. Obs. CXCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Exuviæ Anguillæ urinæ suppressionem curantes.

Matrona ex calculo in suppressionem urinæ triduanam incidente interne oleum, spiritus, pulveres, externe Balnea & cataplasmata, sed sine fructu adhibita, tandem suasu mulieris cutis anguillæ integra in frustula discissa, & in tigillo ferreo alio recto super prunas exsiccata, in pulv. redacta, totus simul cum vino hispanico haustus post

post sex horas profluvium urinæ ingens, succedentibus postea multis calculis, procuravit. Obs. CXCVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura Virginis à terrore Epilepticæ.

Sequentibus est facta:

℞. gumm. ammoniac. sagapen. opopanac. aloes. à ℥ß. extr. alhand. diagrid. à gr. xv. m. f. pil. è ℈j. no. x. de quibus decem sumebat singulis diebus.

Erat enim alvus difficilis.

Vesperi hora 4. sumebat gt. 50. de Elixir. uterino Timæi cum vino. His brevi convaluit redeuntibus mensibus.

Alia melancholica 1. vomitorio ex Asaro, 2. laxativo. 3. venæ sectione ter repetitâ luculento cum auxilio. 4. vino chalybeato cum herbis alterantibus est curata. Obs. CXCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura fascinationum.

Dr. Albrecht pulverem ex antirrhin. hyperic. bacc. herb. parid. &c. pro fumo excitando suppeditavit. Ex cujus usu duo scriniarii filii intra horulæ spacium feliciter convaluerunt.

Alias salutarem Balnei efficaciam non semel est expertus, quod ex ononid. spinosa, hype-

hyperico, & radice ſyderit. grumoſæ cum aqua ſimplici componitur. Quo civis cuiusdam filiola ter vel quater immerſa celeriter priſtinam recuperavit ſanitatem, licet horrendis eſſet convulſionibus & ſubita atrophia correpta. Obſ. CCIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura paralyſis ſcorbuticæ vagæ.

Dr. Mauritius Hofmannus decoctum ex nervinis & antiſcorbuticis concinnatum mane quotidie epotandum curavit, quod etiam quæſitam exſeruit efficaciam, cum v. ſ. parca manu adminiſtrata præmiſſa fuiſſet. Decocti formula hæc extitit:

℞. raſ. l. guaj. ℥j. ſaſſafr.
rad. ſarſap. chin. ir. flor. enul. ſcorzoner. ana ℥ß.
bacc. juniper. ʒij.
ſem. cochlear. naſturt. fænic. ana ℈ij.

incis. & contuſ. infund. per noctem in aq. ℔iv. ſupra cineres calidos, mane coq. vaſe clauſo ad dimidias addendo in fine decoctionis H. chamæpit. betonic. flor. paralyſ. lavend. ana p. ij. cinnamom. ℈iv. colaturæ clarificatæ admiſce ſyrupum fl. pœon. ℥iß. fl. paralyſ. ʒvj. ♎. cochlear. mixt. ſ. ana ℥j. m. d. ad uſum.

Porrò præ aliis profuit liq. cc. ſuccinat. c. ſpir. cochlear. & caſtor. iunctus, nec minus

in

in auxilium cesserunt pulveres absorbentes & cinnabarini ante decubitum exhibiti.

Balneum ex beccabung. nasturt. chamæpit. salv. fl. chamom. samb. turion. abietis æger renuit, cataplasma tamen modo manibus modo pedibus extremis admotum ex furfur. abs. nasturt. flor. chamom. cum lacte calido paratum proficuum sensit, atque cura ita continuata D. B. convaluit. Obs. CCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Curatio phthiseos hæreditariæ.

Hæmoptoe curata v. s., asperitas & tussicula 69. ppt. & spermate ceti sedata. Contra febrem & aliquot noctium agrypniam pulveres insipidi absorbentes & pilulæ semel atque iterum neque amplius, usurpatæ.

ex bals. peruv. extr. zedoar. c.
succ. glycirrhiz. qs. & opii cydoniat. gr ß.

Pro potu ordinario emulsio ex amygd. sem. frig. maj. & ex sem. papav. alb. inprimis.

Externe vinum generosum Rhenanum largius adhibitum, quo tempora, facies, manus, carpi sæpius humectati non sine insigni fructu.

Cremor lactis cum tantillo vini Hispanici conquassatus indultus. Lac caprillum per vices cum emulsione pro potu administratum.

Aqua

Aqua turionum abietis, sic cohobata tamen, ut cum tantillo vini prius turiones sint macerati, affatim c. syr. papav. err. & violar. subinde hausta. Si alvus non obsequebatur, clyster erat subsidio, ætas erat iuvenilis, liber à curis animus, conclave commodum, (quod betularum & fruticum fragrantia temperabatur) diætæ accurata observatio. Obs. CLXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Dolores Nephritici.

D. Valentini sequentia præscripsit.

℞. aq. ononid. saxifr. ana ℥iß.
troch. alkek. ʒi. oc. 69. ʒß.
laud. op. incompl. gr. iij.
syr. dialth. Fernel. ℥vj. m. d. s.

Stillende Mixtur offt ein paar Löffel voll zu nehmen. Addidit linimentum spinæ dorsi illinendum.

℞. ung. dialth. ℥ß. ol. scorp. ʒii. m. f. linim. Obs. LXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Cura Pædarthrocacis seu abscessus pueris proprii.

Therapeia, annuente Summo à D. Ægidio Euthio trium mensium spacio feliciter absoluta, plus vice simplici, ni altas affectus egerit radices.

1. De-

1. Decocto in cerevisia tenui ceu potu ordinario ex rad. chin. ponderos. non carios. sarsap. ana part. æq. cum tantillo l. guaiac. sassafr. nephrit. sem. anis. rad. liquir. rhab. sel. passul. maj. exacinat. ad gr.

2. Tinct. antimon. cum spir. lignor. ppt. in vehiculo appropriato bis vel ter in die.

3. Pulvis absorbens. alternis diebus unum vel alterum præbium, cui tantum addidit pulver. rad. contraierv.

4. Parti affectæ applicata fomenta & paregorica & specifica, dolorem atque acrimoniam obtundentia, mitigantia.

5. Per epicrasin spir. lumb. terr. theriac. camph. metasyncrit.

Sic ad prodigium usque non posthabito exacto victus regimine sanitas rediit inculpata sine recidiva ulla. Obs. LXXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulsio circumrotatoria.

Dr. Dürrius seq. remediis curam tentavit & per mensis spacium diligenter continuatis feliciter absolvit, ægra in integrum restituta.

℞. extr. guajac. ℈ii. diapœon. Mindereri ℈j. salis succ. vol. cc. vol. ana gr. xxv.
c. opobals. or. m. f. pil. no. LX. deaur.
D. ad scatul. s. Pillen, davon Morgens und Abends 5 zu nehmen.

℞. aq. panac. heracl. hirund. c. cast. ana ℥ii.
Tinct. bez. spir. sal. armon. succinat, à ℨi.

M. f. Haupt- und Mutter-Wässerlein, davon im Tag ein- oder zweymahl 1. Löffelvoll zu nehmen. Obs. LXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Cacochymia desperata.

Spiritus salis armoniaci crocati efficaciam non satis laudabilem expertus Dürrius cum D. Brünner & D. Thoma in quodam religioso, qui propter stagnationem sanguinis & lymphæ morbum chronicum cacochymicum morti proximus visus à sumptione huius bis in die ad guttas quindecim ad se rediit & intra paucos dies sanus evasit.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Strangulatio uterina cum effreni cardialgia, pleuritide flatulenta, variisque symptomatibus.

Dr. Samuel Anhornius ab Hartwiss pedibus (quod primum ad hystericam vocato illi est curæ) calido operimento contectis, ventriculo calefacta avena munito, clysmate ex decocto spec. carminant. cum ol. lini, & ovi vitello iniecto intus cochleatim exhibuit mixturam usitatam:

℞. aq. meliss. chamomill. ana ℥ii.

Eſſ. antihyſteric. ʒi. ther. cœl. gr. jv.
ſyr. cort. aurant. ℥ß. M.

Et pro potu non aliud conceſſit ac decoctum ex flor. chamomillæ. Ceſſavit hinc ferocior ſpaſmus, & dum natæ ex levicula anſa crebriores recidivæ præcaveri non poſſent, concitato vomitu cum ♁. diaph. ℈j. ♀ emetic. gr. ii. ſalis abſ. gr. iij. & caſtor. gr. 1. multæ ſaburræ viſcido bilioſæ copia per utramque viam reiecta mali fomes penitus ſublatus eſt. Jam ut ſanguini & generi nervino conveniens adderetur robur, & quod reſiduum fermenti hyſterici lateret, expugnaretur, præmiſſa ſanguinis detractione commendatus eſt pulvis ex bez. mart. oc. 69. cinnab. nat. & caſtor. per aliquot ſeptimanas ex aqua meliſſæ hauriendus. Sic rediit vividus corpori color & priſtinus vigor, ſed quia ſæpius factæ ſunt recidivæ, tanto pertinacius antiſpaſmodicorum & cinnabarinorum uſui inſtitit. Ventri galbanetum impoſitum.

Habitualis hic viſus generi nervoſo impreſſus character ut ſpecificis expungeretur pilulæ ex pulv. march. cinn. ♁nii extr. pœon. & trifol. fibr. m. & v. adhibitæ ſunt. Paroxiſmi ſpiritu ſalis armon. externe admoto depulſi ſunt.

Pro potu ordinario non niſi ex viſco quercino & cc. Decoctum conceſſum fuit. Alias

potui additæ ſunt aquæ ſpecificæ ex fl. til. pœon. & hirund. c. caſtor.

Ex conſilio Dr. Wepferi bibit Thermas Fabarienſes. Noctu ex medio grano paregorici opiati aliquantum quievit. Acceſſit tuſſiendi conatus tam validus decem continuis horis, verbis non exprimendus. Antiepileptica Theriacæ cœleſti ſociata dum ſine fructu adhibebantur, in inſtanti horribile ſymptoma ſopitum eſt pilularum de cynogloſſa in aq. fl. til. ſolutarum granis vj. ſed vox perſtitit rauca & anheloſa reſpiratio. Aliquando furioſus hic pectoris, & faucium motus non repetita opii epilepticis ſociati ad gr. iiij. uſque exhibitione levatus aſſumpto circa decimam noctis ſemiſcrupulo pilul. de cynogloſſa ſenſim diminutus eſt. Tranquille noctem ſed ſine ſomno egit.

Dum verò antiſpaſtica præſtantiſſima ne quidquam efficerent, cort. peruviani ℥ß. ex aqua fl. til. oblata, & hoc nihil horæ ſpacio efficiente alia doſis opii grano juncta, ex quo injectis quaſi frenis ſemihoræ tempore omnis impetus ceſſavit: Eodem bihorio poſt redeunte repetita antidoto rurſus diſparuit. Noctis hora decima miſeram adortus pilulis de Cynogloſſa debellatus omnino fuit.

Alio tempore ſpiritus arctè means, & tuſſis quandoque prodroma terruit; evanuerunt

runt prorſus parva conamina ch. china c. opio ex aq. flor. til. propinata.

Præcordiorum anxietas alio tempore intuſſiendi illum ſtimulum atrocem erupit, qui china chinæ opiata quantiſper mitigatus, ſera tandem veſpera pilulis aſſumptis pene ſopitus eſt.

Tuſſiendi impetus multum deferbuit ab exhibito pulvere hepatis ranarum cum opii corr. gr. iß. & hac doſi bihorio poſt repetita omnino diſparuit ſolo ſpirandi labore relicto.

Tandem cura lactis ex conſilio D. Wepferi reſtituta eſt. Confer. Obſ. LXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulſiones Epilepticæ infantum.

Cum hoſce motus enormorticos criſi alvina penitus conticuiſſe doceat experientia, D. Dürrius primarum viarum blandæ deterſioni accommodavit remedia. Auri fulminantis gr. ij. cum totidem pulveris jalapp. granis in ſyr. viol. cochl. ß. m. & v. exhibuit. Juſculis hordeatis crebrò propinatis & clyſmatibus ex lacte ol. chamomill. & terebinthinæ pauxillo injectis operationis ſucceſſum ſolicitavit, ventrem pro nervorum tenſione laxanda & medicamini tranſitum conciliando oleo lumbricorum vel alio nervino inunxit. Lympham & primarum viarum ſuccos fermento acido-acri & ela-

ſtico conſpurcatos mixturis antiepilepticis ex aq. flor. til. pœon. chamomill. pulv. epil. march. cc. ph. ppt. & cinnab. nativ. c. ſyr. epilept. ad gr. correxit, & quo ſpiritus miteſcerent Ther. cœl. gr. 1. ſingulis aquarum unciis addidit. Alvo ſic fluida facta, certiſſime convulſionum conticuit impetus, & infans blandis porro nervinis ſuſtentatus ſenſim convaluit.

Ubi ſpiritus efficaciores facti, præſentius expertus non eſt ſpirituum nimis efferatorum mulcimen, ac pil. de cynogloſſa gr. iij. in aq. fl. til. ℥ii. ſoluta & alvo prius laxata cochleatim propinata. Si alvus ſua ſponte reſpondeat, ſepoſito auri fulmin. uſu, clyſteribus ſolis audacter inſiſtendum, donec fæces porraceæ fætidæ, partes membranoſas aut ſuo ſtimulo vehementer laceſſentes optata eccriſi prodeant. In paroxiſmo naribus nonniſi Theriacam, caſtoreum, vel rutam admovet. Fumos non concedit niſi ex ſuccino accenſo. Veſicatoria, frictiones, cathartica, mellita, ſaccharata, item ſpiritus quoſcunque volatiles deteſtatur.

Præſervative ad motus irregulares ſpecificè inhibendos pulverem nervinum abſorbentem temperatum m. & v. in panatella ex pane ſimilagineo cum iure carnium ad pulmenti conſiſtentiam cocta exhibet.

℞. cc. phil. ʒii. unic. foſſ. matr. perlar. cinnab. nat. ana ʒi. ung. alc. ℈ij.

caſtor.

castor. gr. jv. moschi & ambr. ana gr. ij.
m. f. pulv.

Vertici imponit ceratum ex mastiche succino & tacamahaca in ol. mastich. & bals. de Peru solutis super alut. extensum & syndone rubra inductum.

Pauperibus felici plerumque successu m, & v. ad apicem cultri dare solet seq. pulverem:

℞. oc. 69. cc. ust. ppt. ana ℥ij.
pulv. rad. ialap. sem. anis. ana ℈i. m. f.p.

Pulmenta ex lacte & farina parata, acorem facile contrahentia & grumescentia non concedit.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulsio infantum seu spasmus gulæ.

Hic non raro infantibus fatalis esse solet. Continuo deglutire coguntur, & non raro partibus vicinis in consensum raptis spiritus intercipitur. Hic nihil eidem hactenus expertum est præsentius, ac oleum amygd. d. cum aq. meliss. ana p. æq. syr. viol. ad gr. cum spir. nitri dulc. aliquot guttulis cochleatim haustum. Nonnunquam Theriaca cœl. ubi malum fortius urget, cum successu additur. Nucha & collum cum ung. è flor. Slotan. inungantur. Alvus libera servetur, & ad imbibendum irritamenta pulvis vel suprascriptus vel marchionis cum pau-

pauxillo jalappæ mane & vesperi exhibendus.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Tussis ferina convulsiva infantum.

Hæc ab omnibus vel præstantissimis syrupis & eclegmatibus manifeste exasperatur, sed pulvere superiori spasmodico m. & v. atque mixtura ex aq. flor. til. pœon. pulv. march. & Ther. cœl. cum pauxillo syr. viol. cochleatim exhibita felicissime cedit, ut sæpe in infantibus est expertum.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Dolor capitis periodicus cum convulsionibus.

Dr. Schelhammerus internè volatile liquidum cum cephalicis plantis destillatum propinavit, mox etiam spiritum diascordio cum essentia cephalica, quæ ipsi ex lil. convall. fl. cheir. & lavend. parata in usu est familiari, ad sudorem eliciendum dari iussit, dein species cephalicas externas circumponi siccas (nam humida non ferebat affectus) & caput eadem essentia irrorari, mox etiam fricari iussit, quo nonnihil remisit morbus sed non cessit. Addidit ung. ex nervino officinarum ol. lavend. anthos. thym. & bals. apoplect. cum opio. Hic mitigatus dolor. Demum dolore per crura ad malleolos descendente ess. chin. chin. composit. qua alias febres

febres abigit, cum cephalica præbet, unde dolor magis remisit. Humorem peccantem mobilem redditum purgante eiecit. Transiit ergo quod eius restat, exiguum in pedis extremi digitum, unde balsamo Angl. & aqua Anhalt. expulsum, sicque æger convaluit. Obs. XC.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Paralysis lateris sinistri in filiolo septem annorum.

Materia morbifica occuparat truncum spinalis medullæ in latere sinistro, unde similiter brachii & pedis sinistri nervi fuerunt obstructi. D. Jæger Schmid ad obstructionem nervosarum partium tollendam, & visciditatem humorum incidendam & evacuandam seq. purgans adhibuit.

℞. extr. ceph. Myns. ℈ß.
mercur. dulc. gr. vj. scammon. corr. gr. ii.
castor. gr. j. ol. succin. gt. j. m. f. pil. instar pisi minor. insperg. pulv. cinnam. d. ad scat.
S. Laxirpillen auf einmahl.

Cum has pilulas aliquoties per intervalla sumpsisset & sic ab infarctu primæ viæ liberatæ essent, decoctum sudoriferum propinavit.

℞. rasur. l. guaj. ℥ii. sassafr. ℥i. juniper. ℥iij.
rad. chin. ʒvj. sarsap. ℥i. bardan. ℥ii.
♁. crud. in pet. lig. ℥v.
sem. anis. fænic. ana ʒi.

herb. ſalv. beton. ana mij.
☿. crud. ℥iij. inciſ. & contuſ. d. ad ch.
ſ. Species zum Schwitztranck.

de quo mane hauſtum ſumpſit, ſudorem in lecto expectans.

Pro debilitatarum nervoſarum partium roboratione præſcripſit Tinct. ſuccini m. & v. in ſyr. fl. pœon. ſumendam.

Externe mixtura ex 🜄. rectif. ol. phil. juniper. aq. hyſteric. c. caſt. pro ſpinæ dorſi inunctione adhibita. Tandem & inſeſſum ex ſulphure, calce viva & acervo formicarum paravit. Quibus omnibus per aliquot tempus uſurpatis ſucceſſive motus brachii atque pedis imo totius lateris rediit, ut vegetus & alacris quocunque voluit, potuerit obambulare. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Morſus Canis rabidi.

Dr. Jæger Schmid ad duos demorſos vocatus ſtatim profundiſſimas ſcarificationes in loco affectu inſtituere, ac Theriacam cum allio contuſo & pulvere oc. 69. vulneri imponere juſſit, intus tinct. bez pulv. Palmarii cum oc. 69. maritatum ad ſudores eliciendos adhibuit. Conſolidationes vulnerum de induſtria retardatæ fuerunt. Quibus rite obſervatis omnia ſymptomata in partu quaſi ſuffocata ſunt. Obſ. CV.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Euporiſton dolores hæmorrhoidum ſedans.

Facili negotio & vili pretio componitur ex gypſi polline cum butyro cancrino ſubacto, quo calefacto tumentes ani venæ leniter foventur, dolore confeſtim ſic ceſſante. Expertum etiam in ſummis Viris. D. Dan. Nebelius Obſ. CLXII.

* Ephem. Dec. 3. An. 3.

Calculus & Renum affectus.

In iis mira præſtat tinctura tartari cum balſ. copayv. maritata, ſumendo prioris ℥iß. poſterioris ſenſim ℥iij. inſtillando & poſtmodum digerendo. Doſ. gt. viij. Item

℞. Terebinth. ven. ℔j. mellis virg. ℔ii. f. c. ſ. q. ſilic. calc. globuli. deſtilla lento igne, oleum deſtillatum denuo rectifica ſuper ſilices calcinatos. Doſ. gt. v. vj. in aq. quadam diuretica. Obſ. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Pulvis Cordialis.

Hic pulvis laude ſua non caret.

℞. ſacch. albiſſ. ℥ß. ſolut. in ſ. q. aq. lavend. & roſmar. & denuo exiccat. add. ol. lavend. gt. vj. roriſmar. gt. viij. ſuccin. gt. v. cinnam. l. rhod. ana ℈ß. n. m. gt. v.

ambr.

ambr. gr. iv. zibeth. gr. v. mosch. gr. iij. balſ. apopl. gr. v. M.

* Ephem. Dec. 3. An. 3.

Mercurius cinnabarinus.

Egregium atque divinum plane medicamentum eſt ex inventione Dr. Joann. Georgii Volcameri. Omnes enim, quæ panaceæ Amwaldinæ ſuperiori ſeculo famoſæ adſcribebantur vires habet ac ſuperat, in deſperatiſſimis caſibus præſentaneam opem atque auxilium offerens. CXCI.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Methodus diætæ lacteæ.

Primo laxativum à D. Luca Schræckio ex diagrid. ſulph. & ſpecifico ſtomachico Poter. commendatum exhibitum eſt, quo impuræ ſordes cum euphoria exturbatæ ſunt: exterſis ſic depravatis primarum viarum ſuccis cura lactis inchoata. Lac vaccinum veſperi ſuper ignem calefactum, repoſitum per noctem in loco frigido, mane detracto cremore, in aqua fervente tepefactum ſyr. violarum, quo minus grumeſceret, dulciſicatum & ſexta matutina potatum eſt à ℔j. ad ij. pomeridiana tertia, lactis itidem libra una modo cum herb. veronic. mſ. modo cum pulvere caffé cocta, calide hauſta. Et ſic accurato cum regimine per plures

plures ſeptimanas perrectum eſt. Lac quidem ab initio inter obambulandum continuo gurgite potatum eſt. Hoc modo fæmina Cataleptica nullis aliis diu continuatis adjuta feliciter curata eſt. Obſ. LXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Dolor Brachii exquiſitiſſimus.

Ex ordinatione D. Joan. Mauricii Hoffmanni poſt continuatum antiſcorbuticorum attemperantium & diluentium, & interpolatum abſorbentium Cinnabarinorum uſum ab admoto pulvere rad. & trifol. fibrin. atque abſinth. & tantillo croci cum vitell. ovor. recentibus in cataplaſmatis formam redactis & inter duo lintea interceptis levamen ſecutum. Alias bis terve ſimilem dolorem per materiæ peccantis metaſtaſin in manus arthritidem tranſiiſſe, tumoremque inſignem excitaſſe notavit, quando illius mitigationi, hujus vero per inſenſilem tranſpirationem diſcuſſioni ſeq. epithema apprime opem tuliſſe expertus eſt.

℞. aq. ſamb. vermicularis (utriuſque repetitis cohobiis deſtillatæ) ana ℥iij.
chamomill. ℥iß.
tinct. balſamic. Nollenbrocc. ʒiij.
ſpir. theriacal. camph. ʒiß. M. Obſ. CLVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Febris

Febris Hectica ex incendio Hepatis.

Dr. Dan. Crügerus ſequentia ordinavit, cum patiens medicamenta averſaretur.

℞. paſſular. zibebar. ana ℥ij. prunellorum Brigniolenſium n. v. coq. in aq. comm. qs. colat. ℔j.

Reſiduum contund. in mortar. affund. colat. & exprime, tamdiu autem coq. ut paſſulæ & zibebæ intumeſcant.

Sennertus in inſtitut. l. 4 part. 1. c. 3. & Riverius c. de hectica paſſulas ſingulariter laudat. & in cent. 4. obſ. 37. puerum iis ab hydrope liberavit. Huic decocto ſingulares ſuppetias præbuit ſequens Emulſio.

℞. Hord. & paſſul. ana mj. coq. in aq. ut paſſul. intumeſcant. Hujus col. ℞. ℔ij. amygd. dulc. exc. ℥ij. f. l. a emulſ.

Regimen autem tale fuit. Mane hora ſexta hauſit ℥vj. decocti paſſularum. Hora 8. comedit lac amygd. cum pane triticeo, quantum placet initio tantum ℥j. panis ſumpſit propter virtutem debilem, progreſſu temporis ℥ij. Hora 10 decoctum paſſularum, hora 12 lac illud amygd. d. cum pane triticeo, hora 4. decoct. paſſul. hora 6. veſpertina iterum lac amygd. d. cum pane triticeo.

Hac ratione per 4 ſeptimanas continuavit, & ſic ſenſim febris hectica remiſit, tumor, dolor, & calor hepatis evanuerunt, & non

amplius

amplius de putredine hepatis suspicio erat, quam alias febris hectica ominabatur. Observ. CL.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Elixir stomachicum in Dysenteria usurpandum.

Vsurpata rad. ipecacuanha, & finito remediorum usu m. & v. per 2 septimanas sumatur huius cochlearis quantitas vel per se, vel cum quadruplo aquae mixti.

℞. lign. sant. r. l. aloës ana ℥ij. cinnam. ℥ij. cardamom. min. galang. caryophyll. zedor. à ʒj. sem anis. fœnic. gr. kerm. à ʒij. glycirrh. ℥ij. terr. catech. xtall. min. à ℥j. uv. Damascen. ℥iv dactyl. palm n. x. vel xij conc. contus. affund. semipinta spir. vin. in quo prius dissolutus xtall. mineral. macerentur per n. sequenti die rursus duae pintae spir. vini superfundantur. Ita infusa stent in frigido per quatriduum, vitro quinquies quotidies agitato, inde filtrabitur, & in eo solvatur ℔j. sacchari opt. & add. succus ex 2. malis citreis expressus, ita erit Elixir confectum.

Usus ejus est confortare cerebrum & partes nobiles omnes dissipatione spirituum debilitatas, corroborare stomachum, cruditates corrigere & omne ventosum flatulentum-

que

que huic malo ſolenne diſſipare. In append. de antidyſenterico Americano p. 17.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Malpichii notabilis de hydrope ſententia.

Hæc videri poteſt in ejus Tr. de Omento operum part. 2. p. 232. qua ſtante probabile exiſtit in hydrope juvare poſſe cum primis fortiter adſtringentia, poſtquam per hydragoga ocyus aqua fuit exturbata, clyſteribus alvo recluſa Roſin. Lentil. in parallaliſm. ad Obſ. III. in append. p. 52.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Radix Valerianæ antiepileptica.

Roſin. Lentilius in parall. ad obſ. XLII. in append. p. 86. teſtatur radicis Valerianæ pollinem in adultorum, cumprimis pauperum epilepſia intus per tempus bene longum exhibitum proficuum fuiſſe, cujus præcipue vim perſpectam habuit in mulieribus à menſium retentione convulſis, atque adeo in ſympathica uterina Epilepſia.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Aqua mercurialis ad guttam roſaceam.

Dr. Lentilius ejus uſum haud ſemel in ſimilibus caſibus proficuum reperit.
Lava-

Lavatur facies tribus & quidem alternis matutinis tantum frigide, nec abstergitur, quin prorsus siccescat; inflammatur illa primo & intumescit, pustulis simul se latius diffundentibus, sic ut sit multo fædior aspectus. Post triduum disparentibus sensim guttis facies detumescit, illarum nullo vestigio relicto. Parare autem solet aquam mercurialem ea methodo, quam describit Alexius Pedemontanus de secret. l. 1. p. m. 58.

℞. aq. plantag. pocul. 2. ros. poc. j. naph. poc. ß.
mercur. sublimat. pulv. ℥j. M. coq. lento igne per horæ quadrantem, hinc remota & refrigerata serv. usui.

Ejusdem quoque aquæ mentionem facit Thesaurus practicus Rulandinus observationibus Spindlerianis à Raygero adfixus. In Parall. ad Obs. LVI. p. 87.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Tinctura Traumatica D. Euthii.

℞. flor. ros. sicc. hyperic. ana ℥ß.
rad. tormentill. rhab. opt.
n. m. ponderos. ana ʒij.
myrrh. r. el. mum. Ægyptiac. sang. dr. ana ʒiß.
terr. japon. selectiss. ʒiij.

Conc. contus. irrigentur spir. vin. ritè ♀risat. ad eminent. spithamæ, stent in leni digestione per dies noctesque aliquot, saturata

Tinctura colligatur. Novus spiritus ♀atus affundatur; denique modica exhalatione facta serv. ad usum. In vehiculo congruo guttatim adhibetur. In appendice.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Traumatica elegantia in vulneribus & ulceribus intestinorum.

Rosin. Lentilius in abscessione valvularum conniventium membranosarum intestini coli seq. dedit consilium. Primo consultum foret omnia intestina eluere & ab acri sero & pituita methodo Sydenhamiana in cholera morbo ipsi usitata liberare; decocto pulli tum per os hausto tum per clysteres iniecto.

Ad acrimoniam seri tollendam seq. pollinis ℨß. decima ante meridiem, tertia pomeridie hora ex hordei cremore sumatur.

℞. ras. ebor. subtiliss. unic. foss.
terr. catechu ana ʒj. diaphor. martial. ℨii
resinæ nostr. animalis ℈iv. sacch. penid. ℨß
mumiæ veræ ℈ij. M. post sumptum pulverem.

Hordeati cremoris cyathus calide sorbeatur. Ad glutinandos intestini coli parietes gelatinæ rad. symphyti cum plantag. aqua extractæ cochl. 1. cum sacch. penid. cochl. ß. ex lactis bubuli calentis, cinnamomo parum conditi quartario mane hora septima

per

per tempus bene longum hauriatur. Noctu cum itur cubitum denuo ſumatur dimidius lactis bubuli calentis cum ſaccharo penidio inſtillatis eſſentiæ vulnerariæ authoris 25. guttis quartarius. Alternis veſpertinis clyſma ſeq. applicetur.

℞. rad. ſymphyt. maj. ℥j.
fol. ſanic. miſs. fl. hyperic. mj.
ſem. cydon. ʒiij. coq. in ſ. q. lactis bubuli colat. ℥ix. add. tereb. ven. in ov. vitell. ſol. ℥ß.
mell. roſat. vel ſyr. de ſymphyt. Fern. ℥i.
balſ. 🜂. tereb. ʒß. M.

Clyſteres eiusmodi iugi uſu hic multum valebunt, cum uſque ad valvulam coli, adeoque ad locum affectum pertingant. Retineatur autem diu, & fiat in latus affectum immobilis, quantum poſſibile, decubitus.

Poſſent etiam loco gelatinæ ſymphyti, ſucci ex herbis recentibus traumaticis cum lacte vaccino calefacto penidiato ſumi v. g. ex hed. terr. ſanic. pyrola, fumar. plantag. maj. trifol. fibr. quarum herbarum recentium æquæ portiones conciſæ prælo ſine igne exprimantur, ſucco per ſolam ſubſidentiam depurato.

Cum denique apud inſuetos lac alvum difficilem reddere ſoleat, & flatus excitare, his tamen averruncandis cinnamomum, illis autem clyſteres inſervient; quæ ni ſufficiant, flatibus admiſta fæniculo Sinico, obſtructionibus

nibus autem exhibitis hebdomadatim extracti Rhei granis 12. aut 15. cum lacte succurrendum. Diæta sit medicationi conformis. Potus è sarsa cum radice chinæ & fæniculo cum aqua decoctis. Lentilius ad Obs. LXVIII. in app. p. 93.

* **Eph. Dec. 3. An. 3.**

Vermiculi cum urina emissi.

D. Georg. Francus dedit seq. pulverem:

℞. ☿. dulc. ℈i. cinnab. nat. gr. xv.

cc. phil. gr. xiv. m. f. p. in 4 p. æq. divid. in potu verò ess. abs. comp. c. rhab. item fl. hyperic. elix. pp. c. rh. Fiebat quoque iniectio cum aq. ☿rii & antihelminthicis & perinæo imponebatur Empl. d. Ran. c. ☿r. Vigon. Obs. II.

* **Eph. Dec. 3. An. 4.**

Aphonia plurimorum.

Dr. Eggerdes juxta Hippocratem popul. 2. s. 5. § 17. omnes phlebotomari jussit, exhibito insuper unicuique emetico antimoniali cum oxim. scyllit. Plurimi his amissam vocem sine alio quovis remedio recuperabant: qui autem aphoni persistebant, iis reiteratum vomitorium propinabat, vocatis simul in usum liq. cc. succin. & spir. ammon. arom. quibus per aliquot dies in vehiculo idoneo exhibitis omnes ejus curæ commissi

resti-

restituti sunt. Qui recidivam passi, iteratis tamen jam dictis remediis integre salvati sunt. Obs. VIII.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Vomitus ex vino lithargyrato.

℞. conserv. spagyr. Aug. menth. ana ℥j.
philon. rom. syr. cort. aur. ana ʒii. M.

Dosis castaneæ quantitas aliquoties repetenda. Externe

℞. herb. abs. menth. cr. ana mj.
rad. tormentill. ℥j. thur. mastich. ana ℥ß.
coriandr. ʒij. m. d. ad saccul. coq. in aceto & vin. rubr. ana pt. æq. ac regioni ventriculi calide applicetur. Vel

℞. tacamah. ʒij. thur. mastich. ana ʒj.
pulv. menth. abs. ana p. 1. bals. peruv. ℈ij. tereb. & ceræ ana qs. f. Empl. regioni ventriculi imponendum. D. Gockelius Obs. XXX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Gonorrhœa Catharralis.

Dr. Helwichius cum felici successu essentiam succini & tincturam bezoardicam anodynæ aliquot guttis maritatam propinavit. Essentia lignorum spem ejus itidem non fefellit. Obs. XXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Apoplexia in ſene curata.

Dr. Grubelius præmiſſa V. mox hoc Vomitorium præſcripſit.

℞. ſal. vitrioli emetic. ℈ß.

Hoc aſſumpto ne conatum quidem vomendi perſenſit patiens, cum tamen ex Helmontio, Fabro, & Langii miſcell. cur. p. 12. ſatis conſtet, ſecretum curandæ apoplextæ certiſſimum in vomitoriis conſiſtere, ad ſeq. igitur eſt progreſſus.

℞. conſ. roriſmar. ℥iij. ſpec. ceph. M. ℈j.
ſpec. diambr. diamoſch. d. ana ʒij.
ſyr. betonic. fl. tunic. ana qs. f. l. a.

Electuarium ſpiſſum in os patientis ſæpius detrudendum, adhibita tamen prius hac potiuncula cum clyſtere acriore.

℞. aq. ſalv. c. v. lavend. c. v.
apoplect. opt. ana ℥j.
Eſſ. lil. conv. ſalv. ana ʒj. eſſ. caſtor. ʒß.
ſpir. ſal. ammon. ℈j. ol. ſuccin. ſt. gt. viij.
ſyr. ſtæch. beton. ana ℥ß. m.

Quæ potiuncula cochleatim patientis ori fuit infuſa non ſine magno commodo.

Poſt felicem clysmatis applicationem & ad materiam magis reſolvendam elect. ſeq. fuit præſcriptum.

℞. rad. pyrehri. ir. flor. ana ʒj. ſinapi ʒß.
zingib. macis ana ℈j. caryophyll. ʒß.
mell. anthoſat. qs. f. l. a. Electuarium ſæpius aſſumendum & in ore tenendum.

Ad

Ad linguam curandam seq. fuerunt ordinata.

℞. spir. l. guajac. ess. lil. conv. ana ʒj.
ol. st. majoran. rorism. ana gt. vj.
syr. d. betonic. ʒvj. m. & per intervalla patientis linguæ adhibe.

Externè vertex, tempora & pulsus oleo destillato succini diligenter fuerunt inuncti. Curæ colophonem imposuit clysma sequens.

℞. herb. rut. salv. origan. cent. nim. ana mj.
fl. salv. lil. conv. prim. veris. stæchad. ana p. ij.
rad. aristoloch. rot. ℥ß. cyclam. min. rutæ. à ʒij, coq. in s. q. aq. col. ℞. ℥viij. in quibus solv. elect. Hier. cum agar. ℥j. fell. taur. inspiss. ʒj. sal. rut. ʒj. mell. anthosat. ℥j. m.

Hoc applicato bene se habuit patiens, Deoque pro obtento sanitatis beneficio gratias egit maximas. Obs. XCIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Dysenteria indolens, non lethalis.

Dr. Grubelius uno oculo febris consideravit malignitatem, altero alvi fluxum cruentum, utrumque pulveribus duobus atque tinctura confortante effecit.

℞. pulv. pannon. r. ℈ij.
terr. japon. gr. mastich. ana ℈ß. m.

Divid. in 2. part. æq. in aq. tormentillæ sumendas.

℞. Eſſ. tormentill. tinct. corall. temper. ana ℨj.
lap. bez. or. ℈ß. m. d. guttæ 33. una hora ante menſam.

His uſurpatis ſtatim remiſit febris maligna, fluxusque alvi adeo fuit moderatus, ut uno die vix duas vel tres habuerit ſedes, quæ ſymptomata ſeq. potiore cordiali fuerunt penitus ablata.

℞. aq. cord. Sax. ℥ij. maſtich. comp. menth. c. v. ana ℥j.
tinct. cinnamom. flor. tunic. ana ℨij.
ſpir. maſtich. conf. alk. inc. ana ℨj.
ſyr. d. corall. acetoſ. citr. ana ℨiij. m.

De qua per intervalla D. cochl. ij. quibus aſſumptis ſucceſſive hic deſperatus patiens D. B. fuit feliciter reſtitutus. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Cura Dyſenteriæ Epidemicæ.

Opium omne punctum tulit: Ejus granum unum pulveri radicis tormentillæ & catechu ſociatum ac quovis trihorio exhibitum; in infantibus eſſ. catech. part. IV. cum eſſ. op. Langelott. part. I. junctæ mira præſtiterunt. Potus ſingulorum fuit decoctum radicis tormentillæ. Pauciſſimi Rhabarbaro uſi ſunt. Fœminam ab alio medico prognoſtico relictam D. Samuel Anhornius una nocte nonniſi duabus doſibus ex pulv. catechu & terræ ſigill. ana ℈ß. Cum opii corre-

correctiss. gr. 1. felicissime restituit. Observavit in infantibus pluribus, quotiescunque datum fuit aliquid de tinctura catechu ess. opii sociata spasmos cum dejectionibus cruentis plures horas evanuisse & fæces bonæ notæ prodiisse. Tenesmus Dysenteriis non rarò supervenit, qui vero clysmatibus unctuosis & mucilaginosis insipidis, vel etiam fomentis & suffitibus facile cedit. Omne in pauperibus dysentericis præstitit oleo olivarum cochleatim propinato, adultioribus cum lacte calente, infantibus per se, juxta pulverem ex radice tormentillæ cum opio, exhibito, & diligenter per tri- & quadrihoria pro necessitate continuato. Sacharatis acidis & quibuscunque conditis penitus interdixit, imo nec gargarismata dulcia concessit, quæ vix ore hausta alvum movisse sensit. Oris siccitatem vino rubro, aquæ duabus tertiis diluto abigendam jussit. Obs. CI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Passio iliaca ex esu ribium.

Injectus clyster sequens,

℞. decoct. carmin. usitat. ℥viij. in quo dissolv.

Elect. de bacc. laur. ℥iß.

Hier. picr. ℥ß. ess. castor. ʒi.

ol. st. carui gt. ix. ol. lin. ℥ß.

nitri antimoniat. ʒß. m. f. clyster.

Hoc ex voto dolores acutissimos imminuente

D. Grübelius suasor fuit, ut de elixir. propr. P. ad gutt. saltem 40. in vehiculo carminante assumeret, cum illud in hoc affectu plurinum profuisse, cum alia remedia omnia essent frustranea,

testetur Häferus in Herc. med. p. 133. Hoc enim vi sua balsamica humores corruptos corrigit, gangrænam intestinorum præcavet, stomachum confortat alvumque tenet apertam, qua quoque ratione vomitum compescit. Quo etiam accepto omnia symptomata evanuerunt. Obs. XCV.

Alii Virgini in iliaca passione ex nimio pyrorum esu contracta præmisso clystere aperiente ac carminativo non sine singulari fructu usurpandam dedit tincturam suam bezoardicam ad ʒiii. ut vero hoc malum maxime periculosum aufereretur, essentiam corticum pomorum de sina non satis hic commendandam cum tinctura bezoardica permixtam adhibuit, quæ tormina maxima tam feliciter dissipavit, ut se penitus esse sanam judicaret, nulloque remedio ulterius esse opus diceret. Cui nil nisi pulverem præcipitantem Rolfincii seu antiphthisicum cum tinctura rosarum papaverina in cerevisia usurpandum ad viscerum æstum penitus extirpandum præscripsit, quibus adhibitis sanitatem recuperavit pristinam. Observ. XCVI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Mania,

Mania, in eaque effectus cerebri canini.

Dr. Daniel Crügerus ordinavit primo vomitorium è tartaro emetico ad gr. IV. deinde vinum ſequens.

℞. rad. helen. ℥i. herb. meliſſ. fumar.
centaur. min. ceterach. ana mj.
fol. ſenn. ſ. ſt. rad. helleb. n. ana ʒx.
aniſ. dauc. ana ʒii. epithym. ℥ß. coq. in
aq. qs.
colat. ℞. ℔ii. de aqua ℥v. mane hauſit.

Deinde alternis diebus in diverſis locis v. ſ. imo arteriotomiam utrorumque temporum inſtituit, omnia cum fructu luculento. Duodecima vice iterata v. ſ. donec floridus & roſeus appareret. Interea ſomnus negotium faceſſit. Dedit itaque aliquoties hunc potum.

℞. aq. meliſſ. ℥iij. conf. alk. compl. ʒiß.
laud. op. gr. IV. m.

Dormivit quidem aliquoties per aliquot horas, ſed animadvertit ſomnum illi nihil profuiſſe, ſed ægrotum poſtea magis furioſum redditum, idcirco exhibuit ipſi ſequentem emulſionem,

℞. ſem. papav. alb. ℥i. amygd. d. exc. ℥ß.
melon. ʒij. aq. fragor. qſ. f. l. a. Emulſio.
col. ℥viij. D.

Hinc ſomnus quietior & cum emolumento.

Tandem

Tandem in usum revocavit cerebrum canis à Sennerto C. de mania propositum. Curavit igitur, ut cerebrum hoc instar cerebri vitulini exhiberetur cum macere, pipere, cinnamomo, butyro & sale conditum, ut ipsi gratus sapor conciliaretur. Offertur igitur prima vice dimidia pars, detracta pelle, & ecce à prandio hoc insueto incidit in somnum profundum, durantem per totam noctem ad summum usque mane. Expergefactus timidus plane apparuit, qui timor tamen paucis diebus post evanuit. Itaque jam conservationem hominum admisit, omnia iterum loqui incipiens. Hic per octo septimanas curam sustinuit. Observ. CXXV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Dolores Nephritici & ob consensum colici.

Dr. Ambrosius Stegmannus propinavit ægro non longe ante obitum expertissimum (quod in certo liquore solutum ipsos etiam silices intra paucas horas in subtilissimum redigit pulverem) lithontripticon, sal nimirum fixum è lepore mense Martio à canibus capto, & ex toto cum pelle, pilisque, visceribus, intestinis & sanguine, in fictili novo optime lutato, lente incinerato paratum, à quo quidem euporisto copiosum mucum effluenti è naribus non absimilem,

lem, & post hunc multum excrevit urinæ, ita ut per aliquot dies liber fuerit ab omnibus symptomatibus. Rediit tamen malum tanta cum vehementia & obstructione urinæ totali, ut tandem miserrimus ex gravissimis suis doloribus in beatiorem vitam migrarit. Obs. CX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Suppressio urinæ.

Dr. Daniel Crügerus utramque urinæ suppressionem seu ischuriam renalem & vesicalem sæpius sequenti potu curavit.

℞. Terebinth. ℥ß. vitell. ov. no. 1.
sacch. ℥ß. vini rhenan. ℥v. m. optime.

Purgat simul hæc potio, & impuritates nervos & membranas constringentes absterget. Commendant hunc potum Sennert. institut. l. 5. part. 1. sect. 1. c. XI. Lev. Lemnius, Platerus. Item Timæus in epist. p. 2. 42. & alii. Sed semper in omni suppressione urinæ balnea & insessus, cataplasmata, unguenta, illinitiones & præsertim clysteres adhibendi, ut fibræ constrictæ relaxentur & materia nervis impacta resolvatur. Clysterem seq. admodum proficuum expertus est:

℞. allii. cæpar. ana mj.
coq. in s. q. aq. comm. colatur. ℔i.
add. spir. tereb. ol. cc. ana ℈ii.
mell. ros. ℥ii. ol. aneth. ℥iiß m. f. clyster.

Mirum quantopere purget, & detergat, imo odor

odor & ſapor linguam feriat. Alium clyſterem habet Riverius c. de iſchuria, quem nuper in viro illuſtri conducibilem reperit. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Hydrops aſcites urinæ profluvio ſanata.

Vir quidam poſt longam febrim tertianam duplicem inflatus eſt ventre, cæteris partibus emaciatus. A cæteris Medicis quaſi deſperatus à D. Lanzono ſeq. curatus eſt. Ejus conſilio quotidie mane jeiuno ſtomacho aſſumpſit ſeq.

℞. Tereb. lot. in aq. malv. ℥ß. & cum pulv. liquir. f. ſ. a. bolus aſſumendus cum aqua ſequenti.

℞. aq. ononid. malv. ana ℥ij.
⊖. ſalis ℈j. M. poſt prandium vero ſyrupum ſeq. aſſumebat.

℞. ſyr. de 5 radicibus.
de alth. Fern. ana ℥ß. M.

Poſt cuius aſſumptionem bibebat juſculum, in quo bullierant fol. malv. & rad. aſparag. quibus adhibitis remediis hydropis lympha per urinæ vias excreta eſt, & æger convaluit. Obſ. LXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Præparatio ſacchari Saturni.

Sciendum quod quo fortius acidum & quo ſubtilius Saturninum, eò ſecurius

&

& gratius comparatur ſaccharum, quod experiri poteris, ſi minio tenerrimo ſaturnino affundis ſpiritum æruginis, aut fortiſſimum acetum deſtillatum ſpiritu nitri nonnihil acuatum, tunc ſolutio eximie dulceſcet, & ſi ſecundum artem proceſſeris cryſtallos pellucidos, teneros & maximi uſus ſecuriſſime intus exhibendos nanciſceris, quod ſolutione lithargirii nunquam obtinebis utpote quæ ſemper ſub dulcedine aciditatem auſteram rite guſtanti præ ſe fert, ut adeo non mirum ſit vinum lithargyriſatum tam noxium extitiſſe. Dr. Franciſcus Vicarius. Obſ. C.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Mirus omnium membrorum rigor à percuſſione.

Dr. Mentzelius interne varia præſcripſit bezoardica & alexipharmaca cinnabarinis mixta. Externe verò nucham, ſpinam dorſi, omneſque artus ſpir. lumbr. terr. formicar. bacc. juniper. anthoſ. vini camphorat. cum balſ. peruv. in vit. ov. ſoluto permixtis ter in die inungere juſſit, quibus rite per aliquot dies adminiſtratis motus manuum & pedum aliquantum rediit, & continuatis intra aliquot ſeptimanas præter omnem ſpem integre reſtitutus patiens pancratice valuit. Obſ. CXX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Can-

Cautela circa usum corticis Peruviani.

Ramazzinus adnotavit in frigidis & humidis constitutionibus, quæ corpora nostra crassis humoribus infarciunt, parum salutarem esse corticis peruviani usum, in calidis vero & siccis constitutionibus, in quibus humores aliquo egent sufflamine, remedium istud egregiam operam præstitisse. Quotiescunque abdominis dolores, artuum osteocopi, alvi occlusio, nocturni sudores aliaque mala supervenerint, Ettmüllerus dissert. de usu & abusu præcipitantium refert spiritum salis armoniaci febres ab hoc cortice fugatas prompte revocasse.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Spiritus antiscorbuticus D. Michaëlis.

℞. herb. cochlear. nasturt. aq.
beccabung. piperitis.
rad. raphan. mar. ari rec. ana qv.

Concisa leniter & contusa cum spir. baccar. sambuc. per fermentat. infund. ad 3 digitorum eminentiam. Digere per triduum & destilla in M. B. Huic si addatur spir. aperitiv. Penot. fit spiritus antiscorb. compositus ejusdem.

Excellens est spiritus, si tritici spiritus aliquoties super herbam recentem affundatur & aliquoties cohobetur, ut ductore Fehrio docet

docet in cochlearia curiosa Dr. Valentinus Andreas Mollenbroccius.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Scabies cum tremore ad tabem inclinans.

Dr. Theodorus Zwingerus præscripsit ante omnia purgans ex ☿. dulc. extr. pil. angelic. cum bez. min. & ol. destill. amarac.

Postmodum v. s. administrata, sanguisque eductus viscido salso obtectus sero. Tandem juxta decoctum lignorum seq. Electuarium est ordinatum.

℞. cons. fumar. ℥iß. beton. ℥iß. cort. citr. cond. ℥iiß. spec. diatr. santal. ♁n. diaph. pulv. viper. ppt. ana ℈ij. sal. abs. ⊖l. ♂. à ℈j. syr. d. fumar. qs. m. f. elect. ad form. opiat.

m & v. sumatur magnitudo nucistæ, superbibendo semper vel infus. sol. Thée aut beton. vel jusculum herbis agrimon. ulmar. borrag. pimpinell. nasturt. aq. &c. alteratum.

Atque sic repetitis aliquoties præscriptis remediis, simul ac potu acidularum Swalbacensium copia perfectè sanitati restitutus fuit. Obs. VI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Excoriatio & tumor pudendorum muliebrium post difficilem partum.

Hanc D. Theodorus Zwingerus intra qua-

triduum curavit, intus quidem exhibendo eboris ppt. & ♁. diaph. aliquot doses m. & v. cum aq. destill. scab. ulmar. & card. ben. Extus autem utendo seq. partim linimento partim fomento.

℞. herb. card. ben. brunell.
fl. chamom. samb. ana mß.
oliban. ʒiß. croc. ℈j. incisa & contusa
coq. in s. q. vin. alb. & col. ℥vj. adde
ess. myrrh. ʒij. spir. vin. camph. ℥ß. m.

D. ad vitr. quod subinde calefiat, & cum linteis ei immersis atque expressis applicetur calide.

℞. butyr. rec. aq. ros. & solan. lot. & cocti
donec nullum amplius edat strepitum ℥vj
Trajiciatur per linteum add. alb. ovor.
mucilag. gumm tragac. aq. ros. fact. à ʒj.
m. f. liniment. tepide inungendum, quibus remediis ab omni malo liberata fuit.
Obs. VII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Asthma & hydrops thoracis.

Seq. remedium à medico præscriptum usurpatum.

℞. milleped. ppt. gr. xij. flor. 🜍. gr. iij.
salis vol. succin. gr. ij. extr. enul. gr. iij.
Terebinth. ven. q. s. f. l. a. pil. xij.
inauratæ sumuntur pro dosi & pluries quidem ante cœnam cum aq. hyssopi.

Coch-

Cochleatim vero seq. mixtura frequenter propinabatur:

℞ aq. fænic. ℥iß. card. ben. cerefol. ana ℥j. ♎. salis armoniac. urinos. ʒß. ess. croc. ℈j. ol. st. chamom. gr. jv. tabell. man. xr. simpl. ℥ß. m. ad vitr.

His nihil operantibus, cum urinæ simul parcius fluerent, iulepi sæpius exhibiti diuretici:

℞. aq. vincetox. hed. terr. fænic. syr. de 5 radic. à ʒvj. ♎. sal. armon. ℈ß. oc. 69. ppt. ℈i. Diaphoret. martial. gr. vj sacch. ros. tabul. ʒiß. m. d. ad vitrum pro dosi.

Cum nec his aliquid efficeretur ac varii interea clysteres frustra infunderentur, ad causam mali eradicandam abdomine simul existente tumido ac tenso, bis seq. purgans præscriptum:

℞. ☿. dulc. gr. xviij. extr. pil. coch. ℈ß. mag. jal. gr. iij. ol. st. succin. qs. m. f. pil. no. xv.

Sumantur pro dosi, à quibus quinquies dejecit. Sed continuante respiratione difficili, dolore tensivo in hypochondrio sinistro & abdomine per modum tympanitidis ad membranarum spasmum facta reflexio, quare præscriptus pulvis stomachicus Birckmanni cum pulvere Marchionis aliquoties sumendus, sed insuper asthmate valde urgente clyster ex infusione Hippenteror. &

fl. chamom. cum melle mercuriali denuo præscriptus & aliquoties infusus. Pilulæ quoque sequentes pluribus diebus m. & v. concessæ:

℞. lap. prunell. gr. xxiv. cinn. nat. gr. xi. extr. castor. gr. iv. ol. st. chamom. gt. x. c. tereb. f. l. a. pil. xxx. dos. no. X.

Ab usu horum remediorum visus affectus imminutus, sed rediere symptomata. Hinc m. ac v. spiritus sal. dulcis cum ess. croc. & Tinct. castor. cum spir. cochlear. parat. ad 12 guttas pro dosi cum aqua veronic. & syr. de betonica dabatur. Clysteres reiterati, simul & abdomen seq. Epithemate calide fotum.

℞. lap. prun. ℥j. fl. sal. armon. ℥ß. solv. in spiritus vini boni & non dephlegmati ℔j. ad vitr.

Quibus per aliquot dies sedulo usurpatis cum nihilominus abdominis dolor angeret, asthma vexaret, urina parcius proflueret, seq. fuerunt ordinata.

℞. oc. 69. ppt. ℈ß. lap. prun. gr. iv. ⊖li ♂t. gr. v. m. f. p. subtilis d. ad chart.
Sumatur m. ac v. pro dosi.

Alternis noctibus quoque pilulæ seq. sumptæ

℞. extr. gentian. vincetox. ther. cœl. à gr. v. cum ol. still. succin. f. pil. no. viij. D. pro dosi.

inde melius aliquamdiu urinæ profluebant, sed redibat respirandi difficultas cum gravitate & angustia præcordiorum, dolore tensorio

ſorio & punctorio in abdomine, uſurpata hinc varia martialia, jovialia & antiſpaſmodica, omnibus tamen incaſſum adhibitis æger expiravit. Obſ. VIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Aſthma lymphaticum cum febri catharrali.

Dr. Theodorus Zwingerus diætam catharris ſeroque in pulmonibus ſtagnanti adverſam ſtatuit, primaque die clyſma iniici curavit ex decocto rad. vincetox. helen. agrimon. ſalv. alth. mercurial. meliſſ. flor. melilot. ſem. carvi bacc. juniper. cum admixtione mellis roſacei. al. violac. & elect. hier. pier. logat. unde aliquoties mucoſa ac viſcida plura deiecit. Simul autem ſeq. mixturam Antaſthmaticam per cochlearia hauſit.

℞. aq. fænic. ℥ii. petroſel. ℥j.
carminat. Sylv. ʒvj.
ſpir. ſalis arm. ʒß.
ol. ſt. cort. aur. macis ana gt. ij.
ſacch. roſ. tab. ʒi. m. ad vitr.

Symptomata manſere in eodem ſtatu, unde pergere juſſus eſt in uſu mixturæ, & ſub veſperam ante cœnam ſperm. cet. recentiſſ. ʒj. in carnium juſculo probe ſolutam haurire, hinc tantillum viſus eſt habere levaminis, poſtridie mane laxantes aſſumebat pilulas.

℞. mass. pil. è succ. Crat. gr. xij.
gumm. ammon. gr. vj. cinn. ♁. corr. gr. iv.
mag. jal. gr. iij. ol. st. aur. qs. f. l. a. pil. no. xv. inaur. D. ad scat. Sumantur una vice.

Sequentibus hinc pluribus diebus seq. remedia cum morbi imminutione & appetitus restauratione in usum diligentem tracta sunt.

℞. ol. amygd. dulc. rec. expr. ℥iß.
sperm. cet. rec. ʒiß.
elæosacch. aurant ℥ß. m. D. ad oll.

Singulis tribus vel 4 horis parum inde deglutiatur.

℞. spec. diacumin. oc. 69. ppt.
specif. antih. Pot. ana ʒj. milleped. ppt. ʒß.
M. f. pulv. subtil. ad ch. in 14 dos. æqual. de quibus m. ac. v. dosis capiatur.

℞. spir. ⊕. dulc. ʒiß. D. ad vitrum, cujus plures guttulæ potui ordinario ex dec. liquir. ras. cc & hord. immiscebantur.

Fonticulus etiam in brachio fuit excitatus. Tandem seq. datum purgans:

℞. extr. catholic. gr. xv. ☿r. dulc. ℈ß.
resin. scammon. gr. ij. ol. st. macis qs.
M. f. l. a. pil. no. xij. inaur. D. pro dosi.

Horum usu sexies citra incommodum dejecit æger, & convaluit. Obs. IX.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Febris

Febris maligna continua feliciter curata.

Dr. Theod. Zwingerus præſcripſit julepum ex aq. card. ben. fumar. ſyr. citr. ſpir. ſalis dulc. & bez. min. pro potu ord. conceſſit decoct. cc. raſ. cum rad. acetos & hord.

Dein mane exhibuit vomitorium ex ſalis vitrioli gr. xxiv. & ♁. diaph. gr. vj. ex qua vomuit quater & pluries per alvum mucoſa deiecit. Poſtea præſcripſit emulſionem ex ſem. melon. cucum. card. ben. aquileg. amygd. d. cum aq. ſuccif. fumar. endiv. & cc. ph. ppt. noctu hora ſomni capiendam.

Ad acidum febrile infringendum & ad glandulas ſubcutaneas expellendum unice diaphoretico-cardiaca in uſum trahenda ratus præſcripſit ſeq.

℞. aq. borrag. card. ben. ſcabioſ. ana ℥i.
ſyr. acetoſ. citr. ʒvj. ſpir. cc. vol.
ſal. armon. urinoſ. ana ℈ß. bez. min. gr. v.
m. d. ad vitr. hoc mane ſumpto intra horæ ſpacium ſudor ſecutus, qui ſub veſperam mediante eodem remedio repetitus.

Ad linguæ ſiccitatem & glutinoſitatem facta abraſio atque eluitio per chirurgum cum aceto & aqua, cui ſalvia atque brunella incocta.

Interea continuatus uſus deaphoreticorum & ſeq. pulveres ordinari.

℞. pulv. pannon. r. ʒiß. ♁ diaph. ʒß.

 bez.

bez. min. ℈j. m. f. p. in 6 dos. æqu. adch. Quarum una m. & v. semper cum haustu aq. card. ben. & ulmar. assumpta cum exspectatione sudoris.

Interea simul præscripta mixtura cardiaco-diaphoretica per cochlearia frequenter sumenda, ut corpus in aliquo madore detineri posset.

℞. aq. borrag. fl. acac. fumar. ana ℥i.
syr. rub. id. ʒvj. syr. acetos. citr. ℥ß.
conf. alk. inc. ℈ii. ebor. ppt.
matr. perl. ppt. ana ℈i. bez. miner. ℈ß.
sacch. ros. tabul. ʒi. m. ad vitrum.

Febri sanata cum appetitus nondum rediret seq. pulveres præscripti.

℞. ♁ diaph. ebor. ppt. cc. ph. bez. min. à ℈i.
rad. aron. pulv. ℈ß. m. f. p. in 4 dos. ad ch. mane ac vesperi capiatur dosis cum haustu aq. ulmar. & card. ben. dein in usu mixturæ quoque perrectum.

Appetitu tantillum redeunte seq. pulveres præscripti:

℞. ♁. diaph. pulv. stom. B. à ʒß. ebor. ppt. ℈j.
pulv. card. ben. ℈ß. m. f. pulv. in 3 doses æq. quarum una singulis 8 horis cum aq. plantag. vel nasturt. capiatur.

Ad reliquias febris expellendas, cum vires sufficienter rediissent seq. potio laxans ordinata:

℞. syr. d. cich. c. rh. ℥iß.
flor. persic. ℥i.

aq. borrag. ℥iß. cinnam. bugloſſ. ʒiiß.
m. f. pot. ad vitr. & ſumatur pro doſi.

Poſt plures dies ad ſudorem ſingulis noctibus circa diluculum inprimis matutinum diffluentem ſeq. elect. confortans uſurpatum.

℞. conſ. fumar. borrag. ana ℥i.
eb. ppt. corall. r. ppt. ſantal. citr. ana ʒß.
ſpec. diarrh. abb. lap. prun. ana ℈j.
margar. or. ppt. ℈ß. ſyr. d. fumar. qſ.
f. mixt. ad f. opiatæ D. ad fictile, de qua ſingulis quadrihoriis magnitudo nuciſtæ ſumatur.

Ex uſu huius mixturæ à ſudoribus nocturnis liberatus perfecte convaluit. Obſ. XI.
* Eph. Dec 3. An. 5. 6.

Iſchuria per plures dies durans.

Poſtquam clyſteribus atque ſemicupiis emollientibus, nec non oleo amygd. dulc. cum ſyr. dialth. F. & ſperm. c. uſus fuiſſet, ac bina quoque vice ſibi venam, in brachio nimirum & pede incidi curaſſet, ſumpſit aliquoties julepum.

Ex aq. petroſel. ononid. ſyr. viol. c.
ſpir. terebinth. & bacc. juniper.

ſumpſit pulveres ex oc. 69. lap. prun. virg. aur.
millep. ppt. & tartaro crudo.

Sed omnia fruſtra. Tandem poſt hæc cancrum contuſum probe cum cyathi vin. rubri tenuioris & generoſi nonnihil macera-

tum & expressum D. Th. Zwingerus propinavit ac noctu iulepum cum ℈j. lap. prun. aq. malv. ononid. ac syr. citri, à quibus remediis post mediam noctem mingere incepit urinam crudam cum paucis arenulis, catheter quarta die vesicæ intrusus nil profuit, cum vesica adhuc vacua prorsus existeret. Obs. XII.

* Eph. Dec. 3. An. 5.6.

Spasmus sectioni herniæ superveniens.

D. Gockelius seq. præscripsit:

℞. pulv. lumbr. terr. ʒi. cc. ph. ppt.
epilept. march. cephal. Mich.
August. à ℈j.
castor. ℈ß. ol. macis gt. iij. m. f. pulv.
de quo, qv. cultri cuspide capi potest de die aliqnoties in aq. ceras. n. patienti exhibeatur.

℞. aq. ceras. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
hirund. c. cast. epil. Lang. ana ℥ß.
conf. alk. ʒß. lap. bez. or. gr. v.
marg. ppt. pulv. march. cephal. M. à ℈ß.
sacch. perl. ʒii. dos. cochl. j. vel alterum sæpius repetendo.

Externe nucha, collum, genæ, spina dorsi & venter tali linimento calide fuere inuncta.

℞. olei cham. ros. lumbr. terr.
d. castor. aneth. ana ʒvj.
terebinth.
pingu. hominis, canis ana ʒj. m.

Sed

Sed omnia remedia sine optato successu fuere adhibita, sicque effatum Hippocratis adimpletum est iuxta aph. 2. sect. 5. Convulsio vulneri superveniens lethalis. Observ. XXXVII.

Alium tamen spasmum incipientem post sectionem herniæ per seq. remedia curavit.

Primò ordinavit clysterem, à quo maximo cum levamine aliquoties deiecit: Duabus post clysterem horis venam medianam brachii sinistri secari fecit. Postea ante somnum talem pulverem una vice in aq. ceras. n. exhibuit, cuius usum postea per biduum m. & v. continuavit.

℞. pulv. cephal. M. ℈j. d. ad chartam. Externe circa collum & nucham catapl. ex herb. rad. & seminib. emollientibus cum lacte coctum, addito oleo ros. chamomill. lumbr. calide fuit applicatum. Spina dorsi tali spiritu illita.

℞. spir. lumbr. terr. ℥iß. spir. sal. arm. ℥ß. & venter ol. ros. chamom. lumbr. & ung. nervino invicem mixtis inunctus.

Pro confortando cerebro & nervoso genere seq. aqua cephalica fuit ordinata.

℞. aq. ceras. n. fl. til. salv. c. v. pœon. ana ℥j.
hirund. c. cast. epil. Lang. ana ℥ß.
cinnam. still. ʒij.

spir.

spir. ceph. Anhalt. compl. ʒi.
conf. alk. c. ℈i.
pulv. ceph. M. epilept. March. ana ℈j.
lap. bez. occ. gr. v. ſacch. perl. ʒiij.
M. f. mixtura cochleatim ſumenda &
℞. pulv. ceph. M. ℈i. aq. ceraſ. n. ℥iß.
eſſ. caſtor. cum ſpir. vin. extr. gr. vij.
M. pro doſi una.

Externe ℞. ung. dialth. Martial. Agripp. ana ʒiij.
ol. d. caſtor. ʒii. m. d. ad fictile pro inunctione calida cervicis, genarum & temporum.

Ad reſolvendam materiam ſpaſmodicam ſeq. ſudoriferum dedit.

℞. rob. junip. diaſc. Fr. theriac. Andr. à ʒi.
aq. card. ben. ℥iß. ♎. cochlear. ℈ß. m. pro doſi.

Ad laxandam alvum clyſter domeſticus fuit iniectus.

℞. decoct. hord. ℥x. butyr. rec. ℥iß.
ol. oliv. ℥i. vitell. ov. no. ij. m. f. clyſter. qui circa veſperam fuit reiteratus.

℞. eſſ. caſtor. c. V. extr. ʒi.
ſpir. beccabung. naſturt. ana ℈ß.
m. d. ad vitr. doſ. gt. vii. ad x in aqua ſalviæ.

Ad humores acri-ſalinos & ſcorbuticos eliminandos alvumque apertam conſervandam.

℞. herb. majoran. roriſmar. ſalv. nob.

becca-

beccabung. nasturt. agrimon. cochlear.
scolopendr. ana mß.
rad. caryophyllat. raphan. marin. ana ℥ii.
angelic. ℥i.
bacc. laur. juniper. ana ℥iß.
rhab. monach. ℥ß. fol. senn. alex. s. st. à ℥j.
jalapp. agar. trochisc. turpeth. el.
polypod. qu. ana ℥ii. cinnam. el. ℥j.
tart. alb. crud. ℥ii. chalyb. c. 🜍. ppt. &
in pet. ligat. ℥iß. sem. anis. fœnic. ana ℥ß.

M. & concis. f. cum linteo alb. nodulus cum mens. iß. aquæ mulsæ decoquendus. Plura vid. Obs. XXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Cachexia hydropis prodromus.

Dr. Schwallerus ad eliminandam ventriculi suburram emeticum exhibuit.

℞. ♀. emet. gr. ii. salis arm. depur. ℈ß. ol. anis. gr. j.

m. f. pulv. à quo multum materiæ viscidæ eiecit non sine levamine. Mane ad præcordiorum anxietates & intumescentiam faciei tollendam sudoriferum propinavit. Pro potu ordinario fuit ptisana ex ligno sassafras & passulis minoribus. Verum dum tumor iam ad genua ascendit, scrotum pellucidum copiosis aquis distenditur & sitis continuat, sequentia conduxere.

Vinum chalybeatum ex infusione chalybis per noctem in vino albo tenui cum bacc. iunip.

iunip. & cinnamomo contuso additis parum zedoar. aut helenii. Quod multa experientia comprobavit plurimis valdopere profuisse iuxta pulverem seq. mane in iusculo sumendum & continuandum per 24 dies. *

℞. diaph. ♂t. Lud. rad. ari ppt.
croc. ♂. aper. c. 🜍. & ♏. ana ℨj.
elæosacch. cinnamom. ℈iij. divid. in
12 p. æq.

Noctu gt. xxv. seq. Tincturæ porrexit.

℞. Tinct. ♂. aper. Zwölf. ♀.comp. ana ℨij.
♌. sal. ✱ac. ℨj. d. ad vitr.

scroto tumenti fotus ex decocto fl. samb. addito litharg. camph. cret. & sacch. saturni aliquando etiam cum ana aq. calcis ter in die applicatus profuit. Juncturas artuum ung. officinali contra scabiem ex 🜍. & ⊖. tosto butyr. rec. incorporato inunxit. Singulis septimanis pil. c. hydrop. Bont. ℈ß. aut gr. xv. exhibendo quibus rite continuatis & observatis D. B. brevi convaluit. Obs. LVI.

* Eph. Dec 3. An. 5, 6.

Tumor scroti.

Dr. Schwallerus ad humorum stagnationem solvendam & inflammationem arcendam sequens præscripsit sudoriferum.

℞. aq. fumar. scord. fl. samb. ana ℥j.
spir. therical. camph. ℈ii.
☿. diaph. oc. 69. ppt. à ℨß. syr. scord. ℥j.
m. f. usus cochleatim. Sperm. cet. rec. ℨß.
sæpius

sæpius assumptum in aq. chæref. & scord. Externe crebras fomentationes cum herbis abs. scord. card. ben fl. samb. melilot. aquæ calcis incoctis addito parum sp. vin. rectif. facch. saturni croc. & camphor. adhibuit.

Quibus cum exacto vitæ regimine & vini abstinentia rite observatis intra mensem restitutus est. Obs. LVI.

* Ephem. Dec. 3. An. 5. 6.

Colica Epidemica.

Dr. Schwalleri medendi methodus sequens erat. Clysteres ex oleo lini & ol. nucum ana ℥iv. & v. præ reliquis cum fructu in usum vocavit.

Interne simili pro re nata modo oleum amygdalor. præscripsit:

℞. ol. amygd. ℥iß. vin. malv. ℥ii.
Tinct. castor. ʒß. syr. d. menth. M.
pro 3 dosibus.

Sinngulis 3 horis cochl. ij. potionis sequentis sumpserunt:

℞. aq. chamom. menth. ana ℥iß.
anticolic. antihyst. (in mulieribus)
carminat. ana ℥ß.
Tinct. castor. ʒß. cinnab. ♁ii. ℈ß.
syr. papav. alb. cort. aurant. ana ℥ß.
Tinct anod. gt. vj. D. ad vitr.

Noctu extr. theriac. gr. iij. iv. ad ʒvj. in vino malv. aut iusculo porrexit.

In observatis demum doloribus tanquam ad sacram anchoram confugit ad sequens:

℞. succ.

℞. succ. fimi equin. rec. avena past. ℥iv. & v. syr. papav. alb. ℥j. D. addatur vinum malv. Tinct. castor. myrrh. aut spir. carminat. &c. quod raro eum fefellit.

Denique mitigato dolore reliquias blandiori purgante eliminavit.

℞. mann. calabr. ℥ij crem. tartar. ʒß. solv. in aq. chamom. vel alia appropriata & ol. amygd. d. syr. rof. sol. ℥j. & ℥iß. d.

Vino abstinebant & potu ptisanæ cuiuscumque ob noxam, quam mox à tali passi sunt, in nimia autem siti parcè similem concessit, scilicet

ex sem. anis. passul. min. cort. aurant. addito pro lubitu fl. chamom. oc. 69. contus. his omnibus bene incoctis paratum.

Profuit aliquando & Theriaca vel in vino malv. aut aqua appropr. Item pulv. cort. aur. sæpius de die haustus, ut & cortex peruvianus.

Externa parvi valoris fuerunt præter Euporiston illud ex crusta panis, caryophyll. n. m. cinnam. vin. malv. aut rubr. super prunas calefact. & stomacho calide applicatum, ut & sacculi ex flor. chamom. menth. bacc. iuniper. Obs. LVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Febris tertiana malignam æmulans.

Dr. Schwallerus quam primum vocatus ad ægrum vomitorium ex syr. emetico aut tart.

tart. emetico exhibuit ante paroxiſmum. Clyſteres emollientes & refrigerantes in iis, quibus alvus tardior, applicare iuſſit, ptiſanam ex radice gramin. acetoſ. fol. plantag. tarax. abſ. cc. ph. ppt. c. ſpir. ☿. dulc. aut ſyr. berber. è ſucc. citri &c. acidulatam pro lubitu proprinavit, durante autem paroxiſmo a potu abſtinebant. Rotul. berber. aut ☿. tabulatum in ore detinendo. Potionis ſeq. effectus mirabilis fuit.

℞. aq. plantag. ℥ij. centaur. min. ℥i.
Tinct. anod. gt. IV.
ſyr. chin. de chin. cum centaur. ℥j.
M. pro 2 doſibus.

His omnibus incaſſum adhibitis quandoque aut ſucc. plantag. in magna doſi aut ſeq. nunquam ſine effectu porrexit.

℞. chin. de chin. ʒiij. ſal. cent. min. ʒß.
ol. ſt. cinnamom. gt. j. M. pro 3 doſibus.

His aut ſimilibus continuatis aut pro re nata variatis in ſubiectis aut ſymptomatibus diverſis intra 14 dies convaluere quamplurimi. Quo tempore abſente recidivæ metu vinum medicatum admirandi effectus cum rad. gentian. cal. arom. herb. abſ. plantag. cent. min. fol. ſenn. rhab. alex. agaric. rec. troch. præſcripſit, aut iuſcula alterantia ex herb. plantag. cichor. ſylv. centaur. abſinth. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 3. An. 5, 6.

Topicum in lochiorum & mensium nimio fluxu.

Externum hoc officio suo optime functum, & sanguinis fluxum miraculi instar brevi intervallo stitit.

℞. fulig. fornacum qu.
aceti vini, vel cuiuslibet acerrimi q.s.
m. f. instar cataplasmatis, quod linteo exceptum applicetur infra genua, & exiccatum renovetur. Idem remedii genus postea pluries in nimio mensium fluxu, remotis etiam omnibus aliis, semper illico in principio exoptatum successum habuit, præprimis vero in sanguinis constitutione serosiori, acriori, & tenuiori; ut & præmissa v. s. in plethora, id quod, bona fide testatur D. Scharffius, pluribusque observationibus potest confirmare, non oscula solum vasorum contrahat, sed & ipsum sanguinem incrasset & coagulet. Obs. LXXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Tumor fungiformis supra genu feliciter sublatus.

Dr. Mauritius Hofmannus applicandum suasit emplastrum ex malactico emplastro & cerato de galbano crocato Myns. sic paulatim tumor subsidere cæpit tandemque evanuit.

Emplastri malactici compositio hæc est:

℞. ol.

℞. ol. commun. ℥iij. in his coque cerussæ pulv. ℥iij. dein adm. resinæ pini ℥iv. ceræ ad lentum ignem liquefactæ ℥i. gumm. galban. ammoniac. in aceto sol. myrrh. pulverisatæ ana ℥ß. m. f. l. a. empl.

Huius empl. amico fœdere juncti ope emphysema in olecrano ex vehementiori allisione ad pavimentum lapideum facta exortum brevi curavit, imo solo etiam malactico imminentem strumarum deformitatem in aliquot fœminis antevertit. Obs. XCIX.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Euporiston in manante ad tibiam ulcere.

℞. spir. matrical bals. peruv. myrrh. ana ʒß. d. s. Ausreinigender Balsam etzliche Tropfen ins offene zu giesen.

℞. Empl. de ♄no Myns. ʒß. malax. c. ol. hyperic. induc. linteamini. d. s. versüssendes Pflaster so viel als nötig zu überlegen.

Sub horum usu lætiorem in fundo ulceris faciem conspicere dabatur. Sed in cute vicina ulcus ambiente per minutissima foraminula magna incæpit fluere seri acris copia, in quæ sequens inspersus pulvis:

℞. sacch. ♄n. cinnab. nat. cret. albiss.ceruss. ven. ana ʒß. f. pulv.

Interim æger aliquot dosis ♁nii martial. cachectici assumpsit, largiter inde provocato

ſudore, ſubinde etiam aliquot cochlearia ſucci naſturt. aq. ebibit, & quia nondum ſubſtitit aquoſus latex, ſeq. pulv. foraminolenti cuti eſt aſperſus.

℞. cinnab. nat. ppt. ʒß. vitriol. dulc.
♁. diaph. croc. ♂t. à ℈j. f. pulv. ſubtiliſſ. petiæ ex linteo raro includendus. S. trucken Pulver, den Schaden herum damit einzuſtüppen.

Ulceri ſupradictus liquor balſamicus cum filamentis fuit impoſitus & laudatum ſuperinſtratum emplaſtrum, ſic locus conſperſus ſiccatus & ſanatus fuit. D. Jo. Ludov. Apinus. Obſ. CXV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Delirium maniaco-melancholicum helleborinis curatum.

Dr. Apinus pro evacuandis acidi melancholici ſordibus ſeq. potiunculam præſcripſit:

℞. extr. helleb. nigr. ʒß. ♀. emet. gr. iij.
Tartar. ſolubil. gr. xxiv. rhab. el. ℈i.
ſyr. d. cich. c. rh. ℥ß. aq. cichor. q. ſ. M.

Hinc non vomuit, alvi fere dejectiones binas habuit, & inde non aliter, quam ſumpto opiato conquievit.

Felici igitur ſucceſſu medicamenti heſterno die propinati audentior redditus ♀. emet. gr. iij. cum extr. helleb. nigr. ʒi. exhibuit, quod etiam per inferiora tantam vim exſeruit.

ruit. Poſt venam in pede ſecari iuſſit, qua quidem quietior reddita, ſed nondum ſanata, unde helleb. nigrum in ſubſtantia præbere decrevit, ut & in infuſo, ſequentibus præſcriptis:

℞. fibr. rad. helleb. n. ℥iij. lap. prunell. ſal. ♀r. croc. or. ana ʒj. m. f. pulv.

D. ad ſcat. S. Hauptſtärckendes Pulver, des Tags 2mal 3 Meſſerſpitzen zu nehmen.

℞. fl. hyperic. miij. rad. helleb. n. ℥i. valerian. ʒß. d. ad ch. S. Hauptſtärckende Species ins Bier zu hängen.

Quorum uſu intra paucos dies ad ſanam rediit mentem. Non igitur eſt dubium, quin helleboro n. potiſſimum adſcribendus ſit felix curæ ſucceſſus.

Poſt annum dicta patiens iterum delirare & atrocius furere incœpit, ſeq. vero potio helleborina omnem ſopivit inſaniam.

℞. Extr. hell. n. ʒß. tartar. emet. gr. vj. vitrioli ♀ſat. ℈i. aq. cichor. q.ſ. ſyr. d. cinamom. ℥vj.

D. S. alſobald zu nehmen.

Hinc auſpicato vomuit & aliquoties deiecit. Subiunctus dein uſus pulver. helleborini iam laudati, potui quoque ſuccus ſupradictus infuſus, quibus pauciſſimis factum, ut ratio ipſi redierit, & conſtarit optime. Obſerv. CXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Asthma periodicum convulsivum.

Jussit D. Apinus m. ac v. sumere 30 guttulas spiritus sanguinis humani, qui præterquam quod specifica virtute ad epilepsiam, & hunc quoque pulmonum caducum polleat, insuper depurativum sanguinis est egregium, & in ipsa gallica lue mira præstitisse visus est. Obs. CXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Arthritis universalis salivatione curata.

Dr. Andreas Löwius ordinavit præmissis universalibus, v. s. scilicet in brachio & purgatione ex aqua laxativa, manna soluta crem. ♀ri, aqua cinnam. buglossata, decocta sudorifera:

℞. l. s. rasp. rad. chin. resinos. ana ℥j.
sarsapar. ℥iß. sant. omn. ana ʒj.
☿. crud. in per. ligat. ℥iij. coq. in
aq. simpl. ℔vj. ad remanent. ℔ii.
& dein superiniice lign. sassafr. concis. ℥j.
cinnam. opt. ℥ß. filtrentur, & quotidie

bis pro dosi ad ℥iv. sumantur, atque per tres hebdomadas continuentur, quo egregie sudans humorum orgasmo sedato nec non acrimonia temperata dolores remiserunt ægraque videbatur restituta.

Ast elapso 3 mensium spacio dolores in omnibus fere membris ac articulis longe acer-

cerbiores redierunt, ac musculosa occuparunt interstitia. Devenit hinc ad mercurium, utpote optimum rebellium morborum Rhizotomon, per quem salivationis excitandæ hac usus est methodo:

Dedit itaque prævio laxativo prima die Mercurii præcipitati affusione spiritus vini probe ad mentem Sorbait pr. med. p. 256. correcti atque à sulphure suo arsenicali liberati gr. iij. cum cons. rosar. ascendendo quovis die à grano uno ad ℈ß. tertia jam die incæpit salivatio, decima à mercurialibus abstinuit & bene inprimis 13. 14. die succedente, imo large profluente salivatione 15. die dedit laxativum. Quamprimum collum dolore & gingivæ intumescere cæperunt, os decocto calidiusculo gargarisare, idque quavis media hora per Syringam toto salivationis tempore iniici curavit. Materia enim quæ effluxit, fuit instar aquæ fortis acerrima. Pro sistendo ulteriori & iam sufficiente salivatione post purgationem vesperi dedit Theriacam cum fol. auri, aqua ex rad. bistort. ℥iij. fol. salv. rorismar. myrtin. ana mj. fl. balaust. ℥iß. cort. granat. ℥iß. alum. crud. ℥ii. mastich. ℥j. bull. in aq. plant. & fol. querc. ana qs. colatur. add. Tinctura laccæ ℥j. os sæpius gargarisare, linguam tumidam decocto rad. pimpinell. aqu. scabios. spir. theriacal. sæpissime de die abluere iussit. Cibus toto hoc tempore fuit humidus,

iuſcula conſummata, potus decoctum ex lignis ſecundarium. Obſervatis hac ratione obſervandis intumeſcentia linguæ, eroſio gingivarum ceſſavit & dentes omnes ſine ulla labe aut nigredine in alveolis ſuis remanſerunt. Poſt decoctis lignorum ſudoriferis ad 14 dies continuatis uti fecit, ne quicquam mercurii aut viſcidi, tenacis, acidi, concreti, impacti humoris in corpore remaneret. Sudoribus finitis per octiduum balneum aquæ dulcis ordinavit. Quibus abſolutis patiens acerbiſſimis & profundiſſimis ad deſperationem fere omnium doloribus afflicta non ſolum convaluit, ſed & appetitu ſomnoque redeunte ab omnibus etiam minimis doloribus libera pancratice vixit, vireſque deperditas brevi reſumpſit. Conf. Obſ. CLVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5, 6.

Efficacia pinguedinis Viperinæ in variis oculorum morbis.

Dr. Wedelius de medic. comp. p. 209. 210 in amœnit. mat. med. p. 135. & de med. facult. p. 84. pinguedinem viperarum ponit inter Ophthalmica non ſolum tunicæ adnatæ ſed & corneæ, ſpecies viſibiles non intromittentis, obfuſcatæ, ulceratæ, vulneratæ, morbis dicata tanquam abſtergens acriuſculum. Demulcet acrimoniam, reſolvit, abſtergit, ſanguinem ſtagnantem reddit fluxilem,

lem, acidum corrigit, consolidat, ut nil supra, vetustior magis discutit.

Dan. Ludovici in oculorum rubentium pustulis profundisque ulceribus & vulneribus maximi commendat, si bis vel ter guttula in die instilletur, eamque omnibus collyriis, sief ac mixturis ex antimonio, infusisque ex venere & reliquis ophthalmicis præfert, ac pro singulari remedio habet. Thom. Bartholinus in actis Hafniens. suffusioni valde utilem dicit, si ea oculi linantur.

Dolæus in Encyclop. chir. rat. p. 171. in unguiculis conducere asserit, imo inter palmaria remedia ponit, & in ipsa suffusione balsamum ex pingued. viperina oculo illinendum suadet. vid. ibid. p. 174.

Hypopyon quod sicut vulgo describitur, magis inter corneæ lamellas enascitur, facile curandum vel sola pingu. viper. statuit Wedelius obs. 183. ann. 2. decur. 2. p. 395.

Vid. Jüncken præs. secul. accomm. p. 559. Bonet. Polyalth. tom. 1. p. 951. Plater. l. 2. obs. 350. & tr. de visus læsione p. 265.

Franciscus Ariostus refert se quendam 12. annos luce oculorum privum olei montis zibinii sive petrolei agri mutinensis frequenti immissione restituisse.

Rosinus Lentilius axungiam leporinam in oculorum pannis & leucomate sæpissime

profuisse testatur. vid. Bonet. med. septentr. coll. p. 1. l. 1. c. 59. p. 257. Obs. CLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Vinum medicatum in fœtu mortuo.

Dr. Jo. Michael Metius ad primiparam accersitus cum fætum iam 24. horas mortuum animadverteret, & periculum in mora diceret, vinum suasit pro 2 vicibus propinandum, cui incoqui iussit herbas seq.

℞. herb. puleg. rorismar. sabin. ana mj.
cinnam. ℥ij. myrrh. ℥iij.

In cujus vini mensura circiter dimidia Saxonica fol. sabin. pulv. ℥i. & zingib. alb. gr. iv. exhibuit.

A cuius usu intra semihoram enixa est puerulum mortuum. Obs. CLXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

In febri malignissima petechiæ & delirium.

D. Starckius seq. pulv. alexipharmacum præscripsit:

℞. pulv. bez. Senn. alb. rad. scorz. Hisp.
contray. ana ℈ii.
Saxon. pannon. r. è chel. 69.
A. C. in gutt. ana ʒß.
spec. liberant. lap. bezoar.
bez. min. unic. foss. ana ℈ß. fol. ☉. no. iij.

S. kräfftiges Hertz- Fieber- und Kühl-Pulver, davon

davon alle 5 Stunden 2. Messerspitzen auff zweymahl.

℞. aq. scord. ulmar. card. ben. angelic. acetosell. ana ℥iß.
succ. citr. rec. expr. ℥ß.
syr. rub. id. acetos. citr. ana ℥vj.
spir. ⊖. dulc. ʒß. M. S. Wasser zum Pulver.

Pro siti sedanda seq. decoctum, quod simul ebulitioni & putredini imo & malignitati resistere aliquoties in praxi observavit, præscripsit:

℞. rad. scorz. Hisp. ℥ß. coq. in aq. simpl. col. ℥viij. add. aq. scord. card. ben. ros. à ℥j. cinnam. s. ʒiij. borrag. ℥ß.
syr. granat. ℥iv. rub. id. berber. ac. ℥ß.
cons. alk. c. ℈ij. clyss. ♃n. gt. vij. m. f.

stärck- und kühlender Tranck, davon nach Belieben zu nehmen.

Interim iniunxit, ut adhuc singulis 5 horis pulvere pridie præscripto uteretur.

Quia eum invenit minus apte ad interrogata respondere, iudicavit delirium instare, & hinc primo clysterem emollientem ordinavit & postea iussit in cervice ægri vesicatorium statim applicari, post quod statim in pectore, collo & brachiis maculæ pulicum morsibus similes eruperunt, & æger melius habere cœpit, ut septimo die post pri-

pristinæ ferme fuerit restitutus sanitati. Observ. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Tinctura sulphuris Willisii in tussi.

Willisius scribit in tussi quacunque, modo febris absit, nullum se præstantius nosse Tinctura 🜍ris sine empyreumate à gt. vj. ad x. in cochleari syr. viol. vel succo heder. terr. vesperi & primo mane data. vid. Pharmaceut. rat. sect. 1. c. 6. p. 167. D. Christ. Helwichius addit: Et revera laudes ipsi tributas perquam egregie sæpissime sustinuit, id tamen aliquoties observavit, quod sanguinis sputum in exigua quantitate in utroque sexu, ætate vegeta in non prædispositis eius usum sit consecutum. Obs. CXCV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Cura vomitus cruenti enormis.

D. Elias Camerarius scribit ægrum diuturno remediorum usu restitutum, inter quæ recenset cum antispasmodicis & cordialibus bol. arm. corall. lap. hæmat. unic. foss. ichthycoll. cort. peruv. pulv. march. epilept. mirabil. m. extr. pap. err. tormentill. cordial. & bezoard. authoris, gelatin. ex ebor. & cc. quibus accesserunt iuscula herbis temperantibus atque adstringentibus alterata &c. exterius ligaturas, frictiones,

empl.

empl. de tacamahaca, aceta naribus admota. Obſ. CCXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Balſamum Gilead in apnæa hyſterica trichiaſique chronica pertentatum.

Dr. Ægidius Euth. ad Dominam eiusmodi affectibus laborantem vocatus ſuaſit per epicraſin appropriatum eccoproticon, antihyſtericum in anatomia ſua umbilici decantatum, dein ſedulum balſami de Gilead uſum mane in potu Thée, à meridie in vino generoſo Canarienſi, veſperi in ovo ſorbili vel alio grato vehiculo à gutt. xx ad xxx, quandoque etiam in potu ordinario ſequenti modo:

℞. balſ. de Gilead. opt. ℥iß.
ſpir. nitri dulc. ʒiij.
eſſ. LL. ʒiß. m. d. in vitr.

Quo non poſtpoſito victus regimine exquiſito intra trium ſeptimanarum intervallum ad ſanitatem fuit perducta proſperam. Obſ. CCXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Præſervatio à ſphacelo.

Dr. Ægidius Euth. in ſuſpectis inflammationibus, ligationibus, contumacibus, contuſionibus, gangræna, ſphacelo nondum confirmato, adminiſtratis ſimul analepti-

lepticis internis seq. euporiston Deo clementer benedicente, sæpe numero in praxi sua animadvertit probatissimum, quod B.L. bona fide detegit.

℞. herb. millefol. absinth. ana miß.
scord. salv. hyssop. rut. ana mj.
fl. ros. r. mij. sambuc. hyperic. ana mj.
myrrh. r. select. ℥vj. aloës succotr. ℥ß.
mastich. oliban. asæ fæt. ana ʒiij.
conc, contus. add. lithargyr. aur. ℥vj.
aq. calc. viv. ℔jv. ℥ix.
acet. opt. ℔j. ℥viij. coq. lento igne ad omnimodam lithargyrii dissolutionem, dein add. in fine coctionis colatur.

Spir. theriacal. camph. opt. ℥vij. D. in vitr. ritè munito S. besonderer Umschlag gegen den kalten Brand.

Singulis duabus vel quatuor horis parti imponatur affectæ cum linteis quadruplicatis, tam diu renovetur, donec omnis extractus fuerit æstus ægerque à malo sit perfunctus haud perfunctorie. Obs. CCXV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Spiritus roris majalis comp.

Communicat hunc D. Euthius efficacitate atque suavitate odoris longe multumque superantem aquam Reginæ Hungariæ, Anhaltinam, & Caroli Quinti.

℞. spir. vin. rectificatiss. ℔iv.
roris maial. ℔ij.
mellis ℔ß.

sem.

ſem. coriandr. ſel. ℥ivß. aſæ dulc. opt. ℥iij. n. m. ponderoſ. n. vij. caryophyll. el. n. ix. pomi citr. opt. n. ij. f. l. a. deſtillatio igne lentiſſimo. D. S. fürtreflicher Spiritus gegen die Unkräfften. Obſ. CCXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Medicamenta in Epilepſia conducibilia.

D. Carolus Schrœderus ſeq. adducit:

℞. viſc. corylin. virid. ℥iß.
raſ. cornu Rhinoceros. ℈iv. ægagrop. ʒj.
ung. alc. ppt. ſterc. leon. exſicc. ana ℈ij.
cinn. antim. novies ſublimat.
ſuccin. ppt. ana ℈j. caſtor. el. gr. xi.
ſal. ſuccin. vol. gr. viij. m. f. pulv. D. ad ſcat. S. ſonderliches Pulver wider die ſchwere Noth auf vielmahl.

℞. ol. ſcorp. lumbric. caſtor. ana ℥ß.
ſtill. ſuccin. alb. ℈i.
zedoar. cort. aur. origan. ana ℈ß.
M. d. ad vitr. S. äuſſerliches Oel.

℞. ol. deſtill. rut. origan. ſuccin. ana gt. x.
ſpir. ſalis armon. ʒiij. m. d. ad vitr. ſ. Spiritus vor die Naſe zu halten.

℞. Eſſ. caſtor. ʒiij. elix. epilept. Croll. ʒij.
ſpir. ſal. armon. ʒiß. m. d. ad vitrum ſ. ſonderliche Mixtur.

℞. auri fulmin. nitri antimoniat. ana gr. iij.

dent.

dent. equi marin. gr. IV. m. f. pulv.
D. in duplo f. zwey eröffnende Pulver.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Chorea f. viti in muliere.

Dr. Georg. Hannæus enema revellens ocyus data pauſa applicandum curavit, & ligaturam extremorum (quam tulit egregie) imperavit. Suaſiſſet phlebotomiam, ſed terrebat quovis momento novæ invaſionis metus, mox à ſuis medicamentis hanc mixturam balſamico confortantem paravit, quam per integrum octiduum quater cochleatim hauſit quotidie cum felici ſucceſſu:

℞. aq. vit. ſtomach. auth. elixir. citr. ana ʒvj.
Tinct. ſtiptic. auth. ʒij.
anod. ʒi.
ſpir. vitæ ʒß. m. d. in vitro.

His exhibis redierunt quidem paroxiſmi, ſed rariores & breviores. Poſt frictionem cum calidis linteis inungebantur dorſum, brachia, femora, & pedes ſæpius aqua Reginæ Hungariæ. Aderat continuus vomitus, contra quem nihil ſtomacho magis conducibile mixtura ſequente vel millies aſſumpta cochleatim.

℞. aq. vit. ſtomach. elix. citr. ana ℥IV.
ſyr. corall. r. Tinct. ſulph. vitriol.
Tinct. anod. liq. ſtiptic. ana ʒß. m.
Obſ. CCXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Oleo-

Oleorum cc. & ♀r. fætidi extracta volatilia.

Præterquam quod aliorum horum uſus externus in empl. ſpleneticis, hyſtericis, traumaticis, bubonibus peſtilentialibus, morſibus venenatis aliiſque tumoribus malignis aut renitentibus ſit egregius, effectum tamen non minus ſalutarem horum oleorum extractum uſu etiam interno præſtare poteſt, quod ita paratur.

Nempe miſceat aliquis alterutrum horum oleorum ſale volatili prægnantium ſpiritu baccar. iuniperi aut baccar. aut flor. ſambuci aut ebuli per fermentationem parato, parum digerat, & dein diligenti conquaſſatione ſal volatile nigris olei atomis immerſum eluat, poſtea cum oleum verſus fundum receſſerit, liquorem ſalinum per manicam Hippocratis chartaceam aqua fl. tiliæ aut alia madidam ab oleo ſeparet. Effectus ſpiritum imitatur. Obſ. CCLI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Vomitus gravidarum.

Dr. Weſtphalus laudanum hyſtericum aliquot vicibus circa tempus ſomni ad gr. v. vel vj. nunc in forma pilularum maceratarum nunc cum aqua cinnamomi cydoniata aut zedoariæ in liquidiorem formam ſolutam propinavit, ſic motus uteri

ac mesenterii spasmodici abortus facile authores sedati sunt, excepto vomitu, qui tamen cum Tinctura vitrioli Zwelferi maritata cum dimidio essentiæ castorii & ess. opii cum Tinctura tartari extracta, huius ℥ß. ad illarum ℥iij. ter quotidie propinatis interposito electuario ex conserva flor. tunicæ. elect. diascord. Fr. corall. rubr. caryophyll. n. m. & mastich. atque cum syr. cinnamom. cydoniat. ad decentem consistentiam redacto tandem consopitus est.

Modum, quo laudanum hystericum conficit, bona fide edocet.

℞. extr. opii cum aqua calc. par.
zedoar. vel calam. arom. ana ℥ij.
flor. ♃ris (interdum etiam loco huius cinnabar. antimonii)
castor. pulv. ana ℥ij.
extr. croc. ℥ß. ad ℈ij.

M. & redigantur ad consist. pilularum, malaxandum cum ol. dest. succini. Observ. CCLXXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Species elegantes in podagra & arthritide vaga ut & tussi.

Dr. Albrecht seq. species pro potu quotidiano calido loco infusi herbæ Theæ salutares admodum deprehendit:

℞. fol. tussilag. beton. chamædr. chamæp. ana mj.

fl. bel-

fl. bellid. papav. rh. rof. rubr. ana mß.
rad. chin. non cariof. farfapar. ana ℥iiß.
confolid. maj. ʒvj. l. fant. citr. ℥iij.
faffafr. ℥j. fem. anif. fænic. ana ʒvj.
cc. rafp. ʒx. lumbr. terr. exficc. ℥iß.
paff. maj. exac. ℥vj. præparata d. ad ch.
S. Species zu die warme Getrâncke.

Hoc potus genere per aliquot menfes, cum tali ufus eft emolumento, ut fracta tuffis violentia effœtæ morbo vires revixerint. Obf. XXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Egregia refolventia pectoralia in contufione & cafu.

Statim vena fuit fecta, & fanguis ad octo fere uncias extractus. Externe vero partes contufæ ubique fomentatæ decocto herb. beton. fcord. meliff. fcabiof. chamomill. falv. agrimon. bacc. laur. juniper. in vino facto. Emplaftrum difcutiens dorfo applicatum, una cum fomentis fuperimpofitis. Linteis quoque fotui calefacto immenfis atque rurfus expreffis infperfus fpiritus vini camphoratus, fpiritu volatili lumbricorum terr. acuatus. Tandem D. Zwingerus accerfitus ftatim feq. potionem difcutientem ordinavit.

℞. aq. cardben. chærefol. fcabiof. ana ℥j.
pulv. c. caf. ʒß. ♁. diaph. ʒß. rob. famb. ʒß.

m. f. potio quam una vice hausit. Præscripsit quoque species pro decocto vulnerario in media parte vini alb. & aquæ coquendas.

℞. rad. virg. aur. consolid. maj. ana ℥ij.
herb. sanic. pyrol. alchimill. ana mj.
sem. perfoliat. ℥ij. inc. & contus. d. ad ch. pro decocto, de quo m. ac v. 4 vel 5 hauriantur unciæ idque tepide.

Cumque æger debilis esset, deque continua pectoris anxietate, deque tussiendi conatu querelas moveret, seq. simul cochleatim sumpsit mixturam cardiacam.

℞. aq. fumar. cardiac. of. ana ℥iß.
syr. rub. id. iuiub. ana ʒiij. conf. alk. inc. ʒj
spirit. oleos. ℈j. ♉. diaph. cc. ph. ana ʒß.
m. d. ad vitr. Pro potu ordinario sitiens bibit decoctum agrimon. liquir. atque hordei.

Cum de agrypnia, tussi sicca, & pectoris doloribus conquereretur præter continuandum decocti traumatici atque mixturæ cardiacæ usum seq. ordinavit pulverem pectoralem demulcentem anodynum, diaphoreticum & expectorantem singulis bihoriis vel trihoriis dosi ℈ij. circiter assumendum.

℞. pulv. lichen. petr. ʒiij.
fol. veron. ʒiß. cc. ph.
diaphoret. jovial. ana ʒi. sem. pap. ana ℈ii.
sacch. cand. alb. ʒvj. m. f. pulv. ad scat.
anxietate pectoris semper urgente seq. calo-

ſtrum duabus doſibus noctu ſc. & ſequenti mane ſumpſit:

℞. axung. canin. ℥j. ſperm. cet. rec ℈ii.
eſſ. croc. ℈i. m. d. ad fictile.

Omnibus in pejus ruentibus ſeq. eclegma cardiaco-pectorale cochleatim ſumendum præſcripſit:

℞. aquæ veron. plant.
ſyr. de eryſemo L. bellid. min. ana ℥i.
conſ. alk. inc. ℈ij. ſpir. ſal. armon. ℈i.
diaph. jov. oc. 69. ppt. ana ℈ß. m. d. ad v.

Electuarium conſortans, pnevmonicum ægro magis arriſit in peius continuè ruenti & iam diarrhœa liberanti.

℞. conſ. bellid. min. beton. roſ. r. ana ℥ß.
rad. ſymphyt. cond. nuc. ind. cond. à ℥j.
conſ. hyacinth. inc. ʒß. bol. arm. ppt.
unic. foſſ. ana ℈ii. antim. diaphoret. ℈j.
ſyr. papav. rh. qſ. m. f. elect. ad f. opiat.
de quo ſumatur ſæpe, qv. cuſpis largior cultri capit.

Herbæ præterea traumatico-pectorales una cum iuiubis & paſſulis maj. exacinatis in aq. per horam decoctæ fuerunt, ut inde m. ac v. cyathus ℥v. vel vj. calide biberetur. Obſ. CCLXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Mercurius cum antimonio ex tempore præcipitatus.

Medicamentum haud inelegans eſt in

 aſcite.

ascite, tunc tantum per inferiora purgans, cuius grana duo cum massa panis in pilulas redacta viginti diebus Bilgerus Campidunensis olim in ascite est exhibere solitus, sic paratur: Mercurio vivo in aqua forti soluto addatur antimonium pulverisatum, sic nanciscimur butyri antimonii analogum ex tempore, quae solutio cum aqua calida praecipitata statim praebet mercurium vitae, qua tamen inter tutiora & elegantiora emetica antimoniata carere possumus. Rosin. Lentil. in parallelismo ad obs. XLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Oleum liliorum convallium.

Si quis huius olei utique gratissimi & suaveolentissimi proventum desideret, flosculos recentes, nec conquassatos (quod etiam de oleo rosarum valet) aut contritos, siquidem tunc opera luditur, una cum antheris, superfuse aquae propriae quadruplo per vesicam aut balneum destillet, nec est, quod de labore frustra insumpto conqueratur. Ibid. in append. ad obs. XCI. p. 117.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Remedium confortans elegantissimum.

Iisdem quibus Chocolata virtutibus praeditum seq. methodo à Ros. Lentilio paratur.

℞. amyg-

℞. amygd. d. ambrof. exc. ℔i.
pinear. mund. piſtac. rec. ana ℔ß.
cinnam. opt. ℥iß, caryoph. arom. ʒij.
mannæ el. ℥iv. ſacch. qs. f. confectio
inſtar Chocoladæ, in quam ſi libet, umbræ moſchique tantillum prodigere
queas.

Iſta confectio more Chocoladæ ex lacte cum vitello ovi hauſta præbet analepticum notæ haud adeo poſtremæ, addita quoque pro intentionis modulo alkermes confectione. Roſ. Lentil. l. c. ad obſ. XL. p. 103.

* Ephem. Dec. 3. An. 5.6.

Emplaſtrum in Podagra.

Vir quidam ſummus ſimul ac dolores prodromi futuram annunciant podagram, adhuc ceu ad aſylum confugit, & ex impoſitione dolores primo majores, mox tamen intumeſcente parte affecta illorum remiſſionem percipit. Compoſitio hæc eſt:

℞. ceræ flav. ℥xj. colophon. bdell. ana ℥ix.
ſuccin. citr. ℥iij. gum. ammoniac. in ac. ſol.
Terebinth. alb. ana ℥ij. galban. in acet. ſol.
ſandarac. ana ℥i. maſtich. thur. ana ℥ß.
M. f. l. a. Empl.

Suaſit quoque Lentilius prædicto viro doloribus arthriticis ſubito correpto, empl. veſicatorium ut apponeret ac dicto citius ceſſarunt dolores.

l. c. ad obſ. CXLI. in app. 150.

Plures Domini podagrici singulis mensibus emulsionem laxativam Mynſ. sumunt, & se ita non solum à frequentioribus paroxismis, verum etiam à severioribus doloribus iuxta propria asserta immunes reddunt. Obſ. L.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Syrupus prophylacticus ad prolongandam vitam, & podagræ aliorumque morborum insultus arcendos mitigandosque experto.

℞. succ. herb. mercurialis rec. expr. & filtrati ℔viij. succ. borrag. bugloss. rec. expreſſ. ana ℔ij. mell. Narbonenſ. ℔ij. M. coq. ad ebull. unam spumam abstrahendo col. per manic. Hipp. reponatur in vitr. clauso. Postea

℞. rad. rec. gentian. ℥iv. ir. nostr. rec. ℥viij. incisis & mixtis invicem affund. alb. opt. ℔iij. pond. civil. stent per 24 hor. sæpe agitando col. dein sine expressione factam cum succo herbar. supradicto permisce & coq. leni igne ad syr. consistentiam probe despumando, quem in vitris probe minutis ad usum adserva.

D. Theodorus Zwingerus scribit ejus usum ab aliquo tempore apud diversos valetudinarios feliciter succedere, incolumitatem integram conservare, vertiginis, arthritidis, podagræve insultus, hemicranias periodi-

cas, cardialgias, dolorem ischiaticum, phthisin, hydropem, obstructiones quascunque inflammatorias, alvi constipationes, pluresque alios morbos internos præcavere, sæpiusque ex voto curare, ut est expertus, inprimis quando in peculiaribus ejusmodi affectionibus simul specifica quædam medicamina in usum diligentem fuerunt tracta. Quemadmodum in paralysi pulverem è rad. imperator. aristol. rot. ver. Ægagropila. cinnab. nat. opt. & sale volatile quocunque concinnatum.

In phthisi pulverem è rad. helen. symphyt. maj. herb. lichen. petr. veron. oc. 69. ppt. specific. antihect. P. pulm. vulp. ppt. compositum.

In hydrope denique pulverem è milleped. pptis. diaph. martial. croc. mart. aperit. cort. median. ebuli vel samb. rad. aron. ppt. sigill. salomon. lap. 69. sale polychr. vel ononid. genist. contextum felicissimo cum successu admiscuit. Obs. X.

* Ephem. Dec. 3. An. 7. 8.

Interna in fractura ossium cruralium multiplici à Theodoro Zwingero præscripta.

Præter usum decocti vulnerarii quotidianum ad plures hebdomadas imo menses continuandum simul præscripsit blanda diaphoretica, una cum mixtura cardiaco-

diaphoretica atque antiſpaſmodica per cochlearia ſumenda, ſæpiuſque repetenda.

℞ Antim. diaph. oc. 69. ppt. raſ. ebor. ppt. ung. alc. ppt. ana ʒß. cinn. antim. opt. ℈j. m. f. pulv. in 6 doſ. æq. divid. & aliquoties repetendus.

℞. aq. borrag. fl. til. ulmar. ſcab. ana ℥iß ſyr. rub. id. ℥ij. conf. alk. inc. ʒiß. cc. ph. ppt. ʒi. bez. min. ʒß. M. & ſingulis horis aut bihoriis exhibentur cochleatim.

Decoctum Traumaticum pro uſu interno fuit ſequens:

℞. rad. caryophyllat. ℥i.
herb. virg. aur. c. flor. pyrol. ſanic. alchimill.
beton. card. ben. veronic. agrimon. à mj. inciſa probe invicem & in pulv. groſſum redacta D. ad ſcat. De hoc pulvere dein pug. duo ſumantur, atque vin. alb. veter. & aq. font. ana ℔iß. incoq. in vaſe probe clauſo aliquamdiu, poſtea de colato decocto m. & v. unciæ quatuor hauriantur.

Externe eædem herbæ una cum ſalv. majoran. abſ. ſcord. marrub. a. permixtæ vino albo ſemper incoquebantur pro fomentatione pedis. Pro potu ordinario conceſſit decoctum rad. filic. herb. agrimon. & paſſ. minor. Obſ. XI.

* Eph. Dec. 3. An. 7.8.

Ulcus antiquum in meatu urinario curatum.

Hisce sequentibus usus est medicamentis. Primo pilulas sumpsit.

℞. extr. cath. ℈i. extr. rhab. gr. vj. ol. still. succin. qs. m. f. pil. xj. deaurentur. Leviter purgatus.

Vena brachii dextri secta. curam sudatoriam cœpit.

℞. ras. l. s. ℥vij. corr. ejusd. ℥iij. rad. chin. ℥ii. aq. font. ℔xvj. M. stent. in infus. per horas 24 in loco tepido vase clauso: post decoq. igne lento ad consumpt. dimid. sumpsit ℥v. ab initio ascendendo ad ℥viij. circiter mane & copiose sudavit.

Potus sequens fuit:

℞. residuum decocti præscripti, pass. min. ℥iij rad. liquir. ras. ℥ij. sem. coriandr. ppt. ℥ß. aq. font. ℔xij. infusa stent per horas 6. decoq. postea ad remanent. ℔xvj. aromatisentur cinnam. ʒiij. D. pro potu ordinario.

Quoniam videbatur ægro paulo acrius, sequenti diluebat.

℞. rad. chin. ʒii. gramin. ʒiß. pass. min. ʒvj. aq. fontan. qs. m. f. decoctio ad ℔iv. aromatisetur cinamomo.

Mane in diluculo jejunus hausit:

℞. tereb. ℈ii. vitell. ov. ʒj. mellis ʒii.

Misc.

Misc. probe in mortar. marmoreo add. vin. malv. ℥ß. aq. parietar. ℥j. m. Obs. XIII.

* Eph. Dec 3. An. 7. 8.

Maniacus curatus.

Dr. Grübelius maniacum juvenem 18 septimanis mania atrocissima laborantem sequentibus curavit, & quia apud eum erat res angusta domi, furorem opiatis consopire studuit.

℞. syr. papav. err. ℥i. laud. op. gr. iv. m.

Externe verò seq. ung. applicare iussit:

℞. ung. somnifer. usitat. ℥iß. ol. pap. expr. ʒj. extr. op. gr. iv. m. f. l. a. ung. temporibus applicandum.

His incassum adhibitis ad vomitorium fuit transgressus.

℞. rad. asar. pulv. ʒi. mercur. vitæ gr. ii. M.

Quod suum præbuit officium, cui ad vires restaurandas hanc præscripsit potionem:

℞. aq. anagallid. lactuc. borrag. bugloss. papav. err. ana ℥i.
magist. anod. gr. vij.
syr. flor. tunic. rub. id. papav. ana ℥ß.

M. hac usurpata ferocia illius fuit mitigata, cui syrupum præscripsit sequentem:

℞. extr. theriac. laud. op. ana gr. iij.
syr. papav. err. ℥iß. M.

Hoc duabus vicibus recepto paulo melius se habere visus fuit patiens, inde iisdem fere

fere remediis opiatis continuavit, quale seq. erat.

℞. aq. anagallid. lactuc. papav. err. ana ℥j.
extr. theriacal. gr. v. laud. op. gr. iij.
syr. papav. ℥i. M.

Hisce delirium, præmissa tamen v. s. prius, plurimum fuit sopitum, inde ad purgantia fecit progressum, inter quæ erat primum

℞. extr. helleb. nigr. gr. xv. resin. jal. gr. ij.
syr. ros. sol. ℥j. M.

Cui hanc die sequente præscripsit potionem alterantem.

℞ aq. fl. borrag. anagall. ana ℥ij.
syr. borrag. bugloss. ana ℥ß.
ros. solutiv. ℥iß. M.

Hac assumpta magis se sublevatum esse putabat, ut vero reliquias mali plane expelleret, seq potionem præscripsit:

℞. aq. flor. hyperic. anagall. borrag.
bugloss. ana ℥ß. extr. hellebor. ℈j.
lap. lazul. ppt. ℈ß.
syr. viol. borrag. ana ℥ß. m.

Hisce adhibitis felicissime rediit ad se.

Hanc ergo veram eamque brevissimam maniacas curandi methodum esse, alio feliciter curato maniaco confirmat, cui fere eadem ordinavit medicamenta. vid. obs. XV.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Flatus furiosus lactis usu curatus.

Dr. Philip Frauendorfferus hunc affectum ita appellat, quod per omnes corporis partes,

partes, meatus, cavitates imo venas atque arterias flatus cum impetu transeat, & dolores, vigilias, inquietudines, constipationem, inappetentiam, sitim &c. inducat (Nakir vocant.)

Medicamentis sive purgantibus, sive aperientibus, sive carminativis, sive stomachalibus, sive præcipitantibus, sive sudoriferis, sive refrigerantibus, sive denique cordialibus pro varia affectus facie præscriptis ne quidquam solatii afferentibus iudicavit fermentum quoddam acidum irrequietum per totum quodammodo corpus diffusum esse, quod forte lacte copiosius hausto concentrari, figi & præcipitari possit. Lac igitur bubulum coctum calide sumendum jussit,& ecce dictum factum. Assumpsit diebus septem continuis præscripto modo lac & quidem quotidie ad libras tres die vero octava medicamentum purgans, quo morbus nimium quantum imminutus est. Continuavit lac per alios septem dies & medicamen purgans subjecit, & sic etiam tertia vice, atque æger plane convaluit. Obs. XVII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Medicamentum ad serpiginem euporiston.

Ad serpigines etiam rebelles & contumaces cito extirpandas imo unica inunctione

ctione delendas efficacissimum est linimentum ex Grulingio desumptum quod

℞. gumm. tragacanth. in aq. plant. sol. ℥j.
alumin. Mercurii sublimat. ana ʒj.

Quod multoties probavit, & nunquam non probatum reperit Dr. Fraundorfferus. Observ. XVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Paralysis linguæ curata.

D. Samuel Sedelius sequentia cum singulari utilitate ordinavit.

℞. ol. majoran. ʒß. succin. ℈i. anthos. ℈ß.
balsam. vitæ gt. v.

m. d. s. die Zunge anzustreichen.

Interne dedit liq. cc. succin. Item sal. volat. oleos. Sylv. Obs. XCI.

* Eph. Dec 3. An. 7. 8.

Epilepsia horrenda & contumax in fœmina.

Applicata sunt naribus fœtida, nempe spir. salis armon. tinct. castor. infundebatur ipsius ori elixir. uterin. Timæi, ess. castor. spir. sal. armon. per vices nullo sequente levamine & 20 gt. ol. succin. in aq. ciconiæ & hysterica. Clyster infusus maiores dedit inducias, dein exhibita ʒi. pulveris contra convulsiones Thoneri l. 2. obs. 1. & obs. 4.

℞. rad.

℞. rad. vincetox angelic. ana ℥i.
caryophillat. pœon. ſuccis.
ſarſap. ana ℥ij.
bacc. laur. ℥i. ſpec. diambr. diamoſch. à ℥ß.
fl. anth. ſalv. ſerpill. ana gr xv. m. f. pulv.

Secundo morbi die recepit ℥i. pulv. Riverii ex gentian. dictamni alb. tormentill. vid. Autor de Hyſterica paſſ. quem etiam probatum experientia refert in obſ. communicatis à D. Simon. Jacob obſ. 22. de hyſt. paſſ. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Clavorum pedum certa cura.

℞. ſpir. vitriol. veneris, & illinantur clavi optime bis vel ter de die quoties opus. Poſt 12 horas impone ſeq. emplaſtrum.

℞. gumm. galban. ammon. ana ℥ß.
ſolv. in ſ. q. ſpir. vini & inſpiſſa adde
euphorb. ʒß. alum. uſt. gr. XLV.
virid. æris ℈iiiß. mercur. d. vulg. ʒi.
ol. euphorb. & ceræ ana qſ. m. f. empl.

poſt 12 horas removeri poteſt, & cultello clavus eximi, imo ſi magnus fuerit clavus, ſecunda vice repeti poteſt. Obſ. CVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Calculi renum comminutio.

Dr. Daniel Crügerus proponit medicamenta, quibus ſe à calculo liberatum ſcribit:

℞. bacc.

℞. bacc. alkek. ℥ij. contund. in mortar. affund. vini Francici & aquæ fragor. ana ℔i. contunde in mortar. ut arilli quasi in pulverem abeant. Exprimantur. Adde Rob cynosbat. syr. fragar. ana ℥j. spir. salis gt.xxx. d. s. Steintranck, de quo ℥iv. vel v. mane & hora quinta pomeridiana hausit, semper subtilissima arenula parva qv. prodeunte, & verum esse deprehendit, quod Zacutus Lusitanus dicit: Baccæ alkek. ita atterunt calculum, ut manibus colligi possit, verum ille nauseabundus aliquando mutavit medicamentum & assumpsit pulverem sequentem, quem Borrichius in Actis medicis proponit, & calculum revera eo ipso contrivit.

℞. pulv. lap. lyncis, iudaic. xtall. foss. ppt. oc. 69. ppt. à ʒi. divid. in IV partes. æq. s. 4 Stein pulver, cum aq. fragor.

Aliquando in usum traxit solos oculos 69, quorum ʒj. cum aq. nasturtii è succo destillatæ ℥iiß. exhausit & quidem cum fructu. Wirsingius & Grulingius multos eius usu à calculo eiusque doloribus esse liberatos testantur. Singulis diebus hora una ante prandium seq. iusculum efficacissimum instar Thée ebibit.

℞. herb. chærefol. petros. anis. pass. ana mj. coq. in aqua. Colaturæ calidissimæ add. vitell. ovi, de hoc sorpsit ℥viij. etiamsi urina sanguine tincta esset. Seq. quoque potum

ſemel probare voluit & effectus non fuit inanis.

℞. pimpinell. bardan. ana ℥ij.
herb. hed. terr. herniar. chærefolii
beton. ana mj.
cicer. rubr. ℥iij. ſem. aniſ. ℥ß.
rad. glycirrh. ʒvj. bacc. juniper. ℥iij.
coq. in aq. ℔vi. colat. ℔iij.

de qua ſumantur ℥iv. Hæc ſunt quæ cum fructu uſurpavit & aliis ſuis confratribus ſincere commendat. Comminuto & excreto hoc ſuo calculo neque ſabulum, neque urinam ſanguine tinctam ulterius conſpexit. Obſ. CXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Singulare faſcinum.

Dr. Samuel Ledelius Conſultus dedit amuletum, & ordinavit fumum in hocce caſu celebrem, juſſit quoque ut ſecum portaret aſam fætidam unde aliquid levaminis ſe ſentire patiens affirmabat. Medicamenta hæc fuerunt, quibus per aliquot dies adhibitis omnia ſymptomata evanuere.

℞. herb. & ſem. antirrhin. ʒij.
fl. aquileg. hyperic. capill. veneris
herb. paridiſ. ana p. ij.
ſem. aquileg. hyperic. ana ʒi.
granor. Paridis. vi.
mercur. viv. in nuc. avellan. incl. ʒii. Mixta

indantur ſacculo zum anhencken.

Suffumigium instituebatur cum succin. as. fæt. levistic. fl. hyperici & origano. Obs. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Singultus in febribus malignis.

D. Samuel Ledelius dabat bez. mineralis quod semel datum olim statim singultum stiterat, sed hic erat inane. Dabat species Ephemeridibus insertas & in hoc passu celebres, inutili itidem conatu. Tandem porrexit theriacam cœlestem cum lapide bezoar. orient. & singultus remittebat, redibat tamen, ideo altera vice hoc exhibebat medicamentum, singultu penitus deficiente, febre remittente & sanitate redeunte. Obs. CXXVII.

* Eph Dec. 3. An. 7. 8.

Abortus feliciter inhibitus.

Dr. Samuel Anhornius præscripta conveniente diæta alvum, ni quotidie fecerit officium, alternis diebus clysmate ex lacte & butyro rec. & si tormina flatulenta adfuerint, cum decocto fl. chamom. & ol. oliv. parato, nunquam non cum euphoria subduci fecit.

Dein singula sexta matutina & vespertina quinta ad usque quinti mensis initium corall. rubr. contus. non præparat. ℈i. cum aq. fl. til. assumpsit.

Dum febricula urgeret, vespertina tertia corall. r. contus. ℈j. cort. chin. chin. ℈ß. flor. salis armon. gr. iij. hausit, ac probe stragulis cooperta ad lenem usque madorem frigoris insultum arcebat.

Insultus hysterici dum se quandoque proderent, ante prandium & cœnam ess. castor. cum spir. salis arm. paratæ gt. x. ex haustulo potus ordinarii exhibuit.

Circa secundi mensis finem sanguis ex sinistræ mediana ad ℥iij. detractus est. Emplastrum santalinum lumbis impositum continuo gestabat, omnibus symptomatibus obviam itum seq. mixtura appropriata cochleatim propinata, jusculo mox desuper calide hausto.

℞. aq. meliss. menth. ana ℥j. fl. til. ℥ii. ess. antihyst. ʒß. conf. de hyac. ℈ii. ther. cœl. gr. iij. m. Confer. Observ. CXXXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Topicum paregoricum euporistum in ulcerosa phlegmone auris.

Cum ad suppurationem tendere phlegmonem D. Dillenius colligeret, ad maturandum apostema doloremque simul mitigandum cataplasma euporiston ex medulla panis alb. rad. alth. lil. alb. caricis, fl. chamom. melilot. samb. sem. lini & fænugr. in lacte dulci coctis, & admixto sub finem co-

ctionis

ctionis croci opiique momento confici curavit, ægroque ut illud vesicæ bubulæ inditum auri dolenti calide supponeret, auctor fuit, ex quo illico levamen sentiit. Obs. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Medicamenta in hydrope tympanite.

Dr. Theophilus Budæus varii generis remedia aperitiva, martialia, tartarea, antiscorbutica, purgantia & sudorifera, carminativa interna & externa ordinavit. v.gr. Tinctur. mart. cydoniat. cum spir. tartar. cochlear. per fermentat. carminativ. de tribus, item Sylv. ess. carminat. sal vol. oleosum stomach. elix. viscerale. elix. propr. rhabarb. alcal. Item sal viscerale auth. antimon. diaph. martiale, cum ebore s. igne, lap. 69. ppt. arc. duplicat. & salibus plantarum, interpositis laxativis rhabarbarinis, ex quorum usu per aliquot tempus continuato B. D. melius se habere cœpit. Etiam aq. Reginæ Hung. 3. vel 4. cochlear. singulis diebus interne sumpsit, eoque externe totam abdominis regionem aliquoties inunxit. Obs. CLXXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 6. 7.

Hæmorrhagia largior, è cavitate dentis maxillaris.

Dr. Jo. Georg. Hogerus consultus pri-

 mum

mum aquam frigidam, dein acetum in oris affecta parte detinere jussit, utrumque sine successu sperato sanguine floridissimo constanter effluenti, denique linimentum ex tinct. terræ catechu ess. traumaticæ ℈i. ess. anod. ℈j. cum bombace applicare suasit, quo sæpius iterato tandem cessavit inconsulta talis hæmorrhagia. Obs. CLXXXI.

* Eph. Dec. 3 An. 7. 8.

Lochiorum sive sanguinis immodici profluvii remedium domesticum probatissimum.

Singulis & omnibus absque successu sperato adhibitis non nemo suffimigium simplicissimum crebrioribus vero experimentis pro compescendo talismodi fluxu probatissimum suggerit.

℞. Segetis secalinæ recentis, summitat. arb. betulæ ana miij. pulveris. grosso modo pro suffumigio ter iterando.

Admiratione profecto dignum est tale remedium dictum factum profuisse constanti cum eventu. Obs. CLXXXII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Oleum solis ad cancrum.

Hoc oleo parisiis cancer exulceratus item ulcera gallica aliquoties curata sunt citante Digby in experimentis selectis chymicis germanice in 8vo editis Hamburgi.

℞. Spi-

℞. Spiritus ſalis part. ij. ſpir. nitri part. 1. ſolv. in illis aurum, humiditatem lente deſtilla in Mariæ balneo, uſque dum aurum inſtar ſalis remaneat, deinde aëri expoſitum in liquorem ſolvatur, deſtilletur & ſolvatur novo menſtruo ſæpius, dum non amplius in forma ſalis ſed olei ſeu liquoris conſiſtat.

In hoc liquore tingatur penna, & cancer circa labra ulceris illinatur, quo Monſieur Belieur aliquot cancros deſperatos ab aliis chymicis derelictos intra 15. dies ſanavit. Dan. Crügerus de auro potab. in app. p. 42.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Raucedinis remedium.

Meretur ſyrupus de eryſimo Lobelii laudem in tollenda raucedine, quam author expertus illi tribuit, efficaciſſimum enim quam ſæpiſſime deprehendi, maxime ſi calidam ſuperbibant ægroti, verum ſi fateri velim, quod experientia docuit, illo efficaciores ſunt trochiſci, quas Platerus in obſervationibus ſuis ſequentem in modum deſcribit.

℞. myrrh. thuris, ſacch. cand. ana cum mucilag. tragacanthi parentur trochiſci. D. Dethardingius in parallelismo in append. pag. 76.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Sudor sanguinolentus.

Hunc à nimio spirituosorum ac volatilium usu observavit Deckerus exerc. circa Meth. med. p. 627. qui non nisi longa manu curatus est sequentibus præcipue medicamentis.

℞ aq. plantag. portulac. ana ℥iß.
cinnam. ʒvj. acet. ℥ß.
corall. r. ppt. ʒj. conf. de hyac. ʒiß.
laud. op. gr. ij. syr. de portulac. ʒvj. m.

& electuario

℞. conf. ros. r. ℥iß. miv. cydon. ℥j.
conf. de hyac. ʒj. corall. r. ppt. ʒiß.
lap. prunell. ʒj. sacch. saturn. ℈j.
syr. d. portulac. qs. M.

Ros. Lentil. in Parallelismo in append. p. 124.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Vehemens narium hæmorrhagia.

Rosinus Lentilius in hæmorrhagia narium cum libræ circiter sanguinis profluxissent, primo dedit astringentia leniora intus. His vero nil efficientibus ad vehementiora, ad pilulas Wildegansianas, ad laudanum se accinxit, monetam maiorem aquæ frigidissimæ aliquamdiu iniectam radici nasi alligavit, imposito simul epithemate ex bolo, gypso, albumine ovi, rubrica fabrili & aceto, naribus insufflavit pulverem ex alumine & laca pictoria, paravit turun-

turundas ex alumine rupeo, quas atramento ſcriptorio madefactas in pulvere ſupradicto volutabat. Hæ naribus intruſæ id efficiebant, ut ſanguis per fauciumiſthmum ſcaturiret, idem erat effectus turundarum ex emplaſtro Diachylo. Curavit ut ſanguis ſtillaret ſuper ferrum candens : ligabantur extrema ſerico rubro : vola premebat lapidem hæmatitem collo lintea aqua frigidiſſima imbuta circumvolvebantur. Denique & venam bis incidit. Atque ſic ultra novem ſanguinis libræ ſucceſſive deperditæ. Unicum erat auxilium in tinctura roſarum à Screta commendata, unde ſanguinis rivi ſubſtiterunt. Idem in aliis quoque tentatum ſucceſſit, & forte ſuccederet, ubi ſanguinis ebullitionem nimiam ſedare ejusque fervorem temperare neceſſe eſt. Aſtringentia raro proſunt, etiam in ea, quæ non à fervore ſanguinis fovetur hæmorrhagia, ſed à ſuppreſſione evacuationis alicujus conſuetæ, aut viſceris cuiusdam obſtructione. Aperientia ſunt his longe meliora, & crocus chalybis aperiens præ adſtringente eligendus. In append. ad obſ. XC. p. 133.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Pterigion ſeu unguis oculorum.

D. Chriſtianus Helwigius ſcribit cum ſucceſſu noviſſe in diverſis ſubiectis profuiſſe illud Joelis.

℞. æruginis ℥iß. æris usti ℥iij. auripigment. rubei
salis nitri ana ʒß. sal armon. ℈j.
gumm. ammon. in succo rutæ sol. ʒj.
Reliquis omnibus tenuissime pulv. commisceantur & c. sq. succi chelidon. f. collyrium, quod oculorum angulis singulis diebus bis inungatur.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In suffusione oculorum.

Hoc D. Michaël suadet:

℞. aq. chelidon. ℥j. vitriol. alb. tut. ppt. à ℈ß. sacch. cand. ʒß. vitri antimonii tenuissime pulv. gr. vj.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In debilitate oculorum hanc formulam præscribit.

℞. aq. maioran. euphrag. chelidon. fænic. rutæ ana ℥j.
tut. ppt. ʒj. camphor. gr. iij. margarit. ppt. gr. vi. M.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In Ophthalmia.

Apud Jüncken part. 2. sect. 1. c. 8. medici præs. seculo accomod. p. 558.

℞. butyr. rec. aq. rosar. opt. lot. ℥j.
tut. ppt. ℈j. vitriol. alb. gr. xx.

sacch.

facch. faturn. gr. xv. camphor. ℥ij.
facch. cand. ℈i. m. f. ung.
fchediafm. de ære in app. p. 174.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Febris quartana curata infallibili remedio.

Dr. Jo. Baptifta Werlofching plures quartana laborantes fic reftituit:

℞. falis abf. cent. min. card. ben.
tartar. vitriolat. ana gr. viij. lap. 69. gr. xv

Hunc pulverem aliquoties ante quarti, vel quinti paroxifmi infultum dedit. Dein

℞. chin. chin. vel rad. gentian.
theriac. Andr. ana ℥x. oc. 69. ppt. ℥ij.
eboris ℥iij. f. c. f. q. fyr. de abf. electuar.

Divid. in X part. æq. fex dofes una hora ante paroxifmum fucceffive dandæ, reliquæ vero quatuor fervata 10 diebus quiete fumendæ, & cedet febris certiffime, nec amplius recidiva metuetur.

In fcholio addit: Quid non radix Gentianæ in his & fimilibus affectibus præftat. Habet, de quo glorietur Germania, china chinam chinenfibus relinquendo. Obferv. XXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hydrops anafarca curatus.

Suafit D. Verlofching viro, qui vix ob abdominis, fcroti & pedum tumorem incede-

cedebat, ut radices gentianæ in taleolas scissas cum aliquibus granis juniperinis super ignitam tegulam proiiceret, & pallio vel linteamine tectus fumum corpore exciperet, ac crebrius tegulam aceto aspergeret, qui huius per paucos dies continuato usu detumuit & sanus factus. Huic non absimilem, nisi quod loco rad. gentianæ accipiat rad. ebuli, modum tradit Jonstonus in syntagm. med. p. 960. hæc eadem cura ipsum ex faucibus mortis eripuit, dum ex quartana febri imperite tractata in totius corporis tumorem incidisset. Obs. XXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Febris petechialis curata.

Ad maritum & uxorem respiratione difficili, pectoris angustia, & inquietudine summa affectos & maculis plus lividis quam rubris stipatos D. Werlosching vocatus præmisso enemate potiunculam D. Sorbait, quam in sua praxi fol. 316. mille manibus laudat, propinavit:

℞. decoct. rad. vincetox. & levist. cum fol. galeg. manip. fact. ℥iiß.
syr. de scord. ℥ß. el. diasc. Frac. ʒij.
pulv. pannon. rubr. ℈j. m. f. potus.

Hanc primis duobus diebus m. & v. iterare jussit, & citra omnem humanam spem convaluerunt. Obs. XXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Astri-

Aſtrictio alvi contumaciſſima curata.

Dr. Verloſching curavit fieri ex butyro rec. quod nunquam in aquam devenit & aliquot vivis cancris conquaſſatis unguentum. Quo inunxit umbilici regionem, & ſuper totum abdomen in lacte vaccino coctum manipulum florum apposuit, inque horæ ſpacio quater repetiit, ſic alvus ſoluta eſt. Hoc ipſemet remedio & alium 11 diebus conſtipatum feliciſſime reſtituit. Obſ. XXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Uſus olei majoranæ inſignis in Epilepſia.

Oleum majoranæ externe adhibitum optime profuit in invaſione epileptica. Ordinabat D. Samuel Ledelius, ut vertici, nuchæ, temporibus & naſo illineretur, dictum factum convulſiones ſtatim evanuerunt. Optimum eſt medicamentum grati odoris, & penetrans, ſpiritibusque gratum. In convulſionibus, epilepſia, apoplexia, deliquiis animi, non ſemel proficuum repertum. Obſ. XXXII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Uteri ſpaſmus.

Dr. Jo. Chriſtianus Mentzelius prævio clyſtere ſeq. mixturam interne ſumendam

dam ordinavit. De qua ſingulis tribus horis 50 guttas in quocunque vehiculo quædam fœmina ſumere debebat.

℞. ſpir. antiepilept. ℥iij. eſſ. anod. ℨj.

bis tantum ſumpſerat de hac mixtura ægra, & ſummum levamen ſentiit & ſequenti nocte optime dormiit. Altero die rediere dolores, & continuationem antedictæ mixturæ per totum diem ſuaſit. Noctu ſub ingreſſu lecti dabat theriac cœl. gr. iij. quibus per tres noctes continuatis dolores ceſſarunt, remanente ſaltem pondere in hypogaſtrio cum murmuribus & rugitibus inteſtinorum, à quibus etiam plane liberabatur & in integrum reſtituebatur, poſtquam per aliquot dies de ſeq. mixtura bis aut ter in die 60 gt. aſſumpſerat.

℞. ſpir. carminat. Sylv. ℥ij.
eſſ. caſtor. cort. aurant. zedoar.
anod. ana ℨj. m. d. ad vitr.

Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Pilulæ præſervativæ febris quartanæ recidivantis.

℞. extr. gentian. abſ. theriac. ana ℈ij.
diaphor. martial. ℨß. arc. duplic. ℈j.
myrrh. ℨß. ol. caryophyll. gt. v. m. cum
tinct. cort. peruv. qſ. f. pil. gran. pond.

de quibus per integrum octiduum quotidie ſuman-

ſumantur no. 15. poſtmodum vero illis tantum diebus quibus paroxiſmi alias redire conſueverunt. Obſ. LII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia uterina cum fluore ſanioſo.

Dr. Jo. Mauritius Hofmannus ad acrimoniam & diſcraſiam fluidorum corrigendam per metrenchyten injectiones fieri curabat ex detergentibus in vaginam uterinam, ſcil. aqua hordei cum melle roſaceo, poſtea ex adſtringentibus & conſolidantibus: Decocto rad. nymph. alth. herb. ſcord. plantag. linar. fl. roſ. r. ſem. agni c. thure cum vino rubello ſtiptico parato.

Suffitus dehinc inſtituebatur ex thure, ſuccino, maſtich. benz. & ſtorac. cal. quorum continuato uſu paulatim fluor uterinus imminuebatur.

Sed accedente ſuperiorum artuum atrophia, pedum tumore œdematoſo, & abdominis in tumorem flatu lentum elatione conjuncta aliorum Medicorum conſultatione propinatum quotidie infuſum trifolii fibrini & ſcobis ligni ſaſſafras cum ſem. fœniculi indici ſtellati. Per intervalla etiam exhibita eſſ. vincetox. nec martialium uſus neglectus. Eſſ. balſ. peruviani ut & opobalſamum verum languentem ſtomachum ſubinde reſtaurabat. Adhæc balnea ex aromaticis,

ticis, carminativis & antiſcorbuticis temperatis concinnata tenſivum abdominis dolorem ex voto, ſed diarrhœa colliquativa inopinato ægram perilluſtrem corripuit, & funeſtum attulit eventum. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Fulmine tacti curatio.

Dr. Alphonſus Kohnius ſtatim exhibuit aliquot cochlearia aq. cord. temperat. Auguſt. cum aq. perlar. & ceraſor. mixtæ additis oc. 69. ppt. & ceruſſ. antimonii ex regulo parat. ex quo melius ſe habebat. Potus erat decoct. cc. cum ſyrupis confortantibus, ubi ſingulo hauſtui guttæ aliquot liquoris nitri fixi admiſcebantur. Sub noctem emulſio ex ſem. 4. frig. major. papav. alb. citr. & card. ben. admixtis bezoardicis levamen attulit. Poſtea per aliquot ſeptimanas quotidie aliquid ſeq. pulveris cum magna alleviatione aſſumpſit.

℞. cc. phil ppt. pulv. rub. pannonic.
antimon. diaphor. ex reg. ana ℥j.
cinnab. antimon. opt. ppt. ℈ij. m. f. pulv.

Partibus læſis unguentum ad ambuſta probatum ex lithargyr. ceruſſ. ſucco ſolani, ol. roſar. &c. fuit applicatum. Obſ. LXXX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Cranii depressio per cataplasma ex herbis aromaticis curata.

Depressio Cranii in bregmate sinistro, in peripheria instar imperialis ex percussione cum calico in adolescente 15 annorum, unde symptomata graviora delirium, vomitus, febris orta, statim in principio per sequens cataplasma à D. Jo. Casparo Grimmio ordinatum sublata. Constitit ex herba rosmar. origano, basilic. abs. salv. serpill. & cent. minori, quibus in vino coctis calide continua serie applicatis intra triduum felici cum successu evanuit depressio. Obs. LXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Suppressio urinæ à calculo post sextam diem soluta.

Per decoctum sequens:

℞. rad. v. aperient. ℥ß. alth. ʒiij. liquir. ʒij.
sem. malv. alth. alkek. ana ʒij. viol. ʒj.
cicer. rubr. ℥ß. sebest. fic. ana no. vij.
hord. integr. mß. lumbric. terr. ʒij. M.

Incisa & contusa coq. in aq. font. miß. de quo singulis bihoriis haustus ℥ij. sumptus. Cum eodem mane vix bis assumpsisset, post meridiem ℥ß. urinæ mucosæ solvit, & usu continuato majorem lapillum gr. v. cum magna urinæ quantitate excrevit. Obs. XC.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Tympanites feliciter curata.

D. Hottingerus diureticorum carminativis mixtorum continuationem suasit.

Fotus externe ex sem. cumin. sterc. caprill. farin. fabar. cinerib. sarment. in vino & aqua coctos calide ac sæpissime applicari mandavit, mirum quantum intra quatriduum monstrosæ intumescentiæ abdominis & scroti detumuerint, præputium fere solum ad ultimum usque rebelle permansit, quod ung. altheæ cum bals. sulphuris & oleo cumini illitum ac debellatum est. Ita ut intra 14 dies pristinæ fuerit sanitati ex integro restitutus. Obs. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Icterus febri petechiali superveniens.

D. Rombergius electuarium ex conserv. rosar. abs. cent. min. antimon. diaph. croc. mart. aperit. rhabarb. flor. armon. sal. absinth. ordinavit. Ex cuius usu die septimo respiratio libera erat, colorque cutis non tam intense flavebat. Obs. CVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Tremor totius corporis insignis.

D. Samuel Ledelius unguentum præscripsit:

℞. ung. nervin. August. ℥ij.
axung. castor. ℈ij. ol. succin. dest. gt. viij.
laurini gt. vij. majoran. gt. vj. M. d. s.

Sälblein zum Rückgrad, Nacken, Wirbel, Schläffe und unter die Nase lau anzuschmieren. Quo malum de hora in horam remittebat & denique D. B. plenarie intermittebat. Obs. CXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia vesicæ.

Dr. Christianus Helwigius suasit venis ani hirudines applicare, decocto equiseti mane in infuso uti, succum urticæ ter in die jusculis variis admiscere, in decocto equiseti ℈i. pulveris nitrosi capere, quorum usu etiam hæmorrhagia per octo dies sedari visa est.

D. Vehrius, Professor Francofurtensis ad Oderam, à translatione sanguinis ad vesicam vel renes affectum deducens nulla calculi habita ratione species diathee præscripsit:

℞. herb. agrimon. betonic. veronic.
costi ana mj.
rad. caryophyllat. liquir. ras. ana ℥ß.
incis. incid. m. f. species Kräuter zum Thée, in infuso hoc aut cerev. calida voluit mane & singulis tribus horis capi 50 vel 60 guttas ex sequenti mixtura.

℞. bals. traumatici auth. ℥ß. ess. agrimon. ʒij.
mumiæ catech. ana ʒi. M.
unguentum regioni renum illini voluit:

℞. ung. comitiss. ℥i. ol. myrtin. ʒi. M.

In impetuosiori sanguinis fluxu quavis dimidia hora iussit ægrum cochlear haurire huius potiunculæ :

℞. aq. plant. ℥iiß. fol. tenell. querc. ℥iß.
cinnam. s. v. ℥ß.
corall. r. ppt. ℈i. sang. drac. veri ind. ppt.
oc. 69. ppt. antim. diaph. martial. ana ℈ß.
laud. de tribus gr. iij. vel ij.
syr. myrtin. de symphyt. Fern. ana ℥ß.
m. d. s. Mixtur wohl umgerührt zu gebrauchen.

D. Menzelius author fuit, ut æger malo huic opponeret seq. remedia.

℞. herb. agrimon. alchimill. millefol. à mj.
flor. hyperic. p. ij. balaust. ʒj.
musci prunor. sylv. mß.
rad. consol. maj. plantag. tormentill. à ℥ß.
sem. hyperic. plantag. ana ʒij. M. coq. in aq. simpl. ℔jv. ad 3tiæ partis consumpt.
col. add. syr. de symphyt. Fern. ℥iij. m.

2. ℞. troch. alkek. c. op. ℈j.
terr. sigill. strig. ℈ß. ther. cœl. gr. I.
m. f. p. vesperi accipiendus.

3. ℞. ungt. comitiss. ℥j. croc. mart. adstring. ʒij
ol. myrtill. qs. m. f. linim. pro usu externo.

Sed dolor inflammatorius in collo vesicæ, qui sine dubio in gangrænam abiit, nullis pharmacis placari voluit. Obs. CXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Ozæna ſalivatione Mercuriali ſublata.

Dr. Daniel Nebelius mox adhibuit decocta lignorum cum tinctura antimonii tartariſata, &

pilulas ex gumm. ammoniaco, myrrha, ſale vol. viper. & cinnab. nat.

Quibus ſudor per plures ſeptimanas prolectus, interpoſitis ſæpe purgantibus mercurialibus.

Tum externa detergentia & mundificantia naribus per ſiphonem & cum turundis penicillisque immiſſa ex aqua plantag. tut. ppta. myrrha & ſacch. ſaturni. Item aqua calcis vivæ, cui radices ariſtoloch. rot. ſummit. centaur. minor. fol. ſabinæ & myrrha incocta, tandemque tinctura euphorbii cum ſpir. vini parata. Quibus duo fruſtula oſſei narium diſſepimenti ſeparata. Qua conſolidata tandem linimento ex balſ. peruv. & copaiv. terra vitriol. dulc. ſarcacoll. mercur. præcipitato rubr. & melle roſaceo, præmiſſo uſu externo aquæ phagadænicæ, ſed cum omnia fruſtranea eſſent in uſum vocata, ad ipſam inunctionem Mercurialem deventum, qua debite inſtituta primo diarrhœa (diaſcordii ope ſublata) dein largus ſalivæ fluxus, & ægris ſanitas ſecuta ſunt. Obſ. CXXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Tumor Cruris & femoris.

Dr. Daniel Nebelius ſuaſit ut lixivium forte ex cineribus ligni fraxini cum ſemine

ſinapi coctum calide inſtar epithematis cum linteis cruri applicetur, & elixir aperitivum Clauderi tinctura tartari mixtum in decocto lignorum m. atque v. guttatim aſſumatur, noctu vero pulv. cord. pretioſus cum arcano duplicato exhibeatur, quibus tumor in ſuperiore femoris parte nonnihil imminutus & dolor ad levem cruris motum ardens & lancinans mitigatus fuit.

Cum vero tumor circa & ſupra genu major durior, & rubicundior videretur, majoremque dolorem inferret, qualem etiam paulo poſt liveſcentia & duriuſcula vulneris labia excitabant, admoto elixirio balſamico Junkeri cum tinct. anodyna & applicato cataplaſmate ex radice barbæ caprinæ, herb. ſcord. abſ. agrimon. fl. chamomill. ſambuc. farin. fabar. myrrha, atque aloe vino incoctis exhibitisque diaphoreticis ad priſtinum colorem & mollitiem redierunt, ceſſante dolore. Totum crus ſpiritu vini camphorato & crocato ob inflammationis notas fotum. Hac vero mox diſcuſſa ſpiritu ſalis armoniaci aromatico circumlitum eſt. Interne præmiſſo purgante leni liquor aperitivus Wepferi ſequens cum ſubjunctis pilulis reſolventibus in uſum vocatus.

℞. limat. mart. puri ℥ij. affund.
ſpir. ſalis arm. urinoſ. ℥iij.
ſalis dulc. ℥j.
ſalis abſinth. ʒij. ſalis tartar. ʒj.

Poſt-

Poſtquam deferbuerint bene tecta in locum temperatum reponantur & ſubinde agitentur, tandemque poſt 48 horas liquor ſupernatans decantetur & per ch. emporeticam filtretur.

Huius liquor. aperitivi ʒij. & deinceps aquæ fragar. & petroſelin. ſingularum ℥iij. diluebantur, & huius mixturæ cochlear unum m. atque v. cum hauſtu iuſculi carnis inſulſi ac tenuis quotidie aſſumebantur, poſtquam decem pil. ſequentium cum pauxillo ſyrup. pap. errat. vel violar. fuerunt deglutitæ.

℞. diaphoret. martial. ʒij. lap. 69. ppt.
millep. ppt. ana ʒi. flor. ſalis arm. cum
hæmat. ſublimat. ℈i.
ſal. vol. lumbr. terr.
cinnab. nat. ppt. à ʒß. extr. trifol. fibr. ʒij.
ol. tereb gt. iv. m. f. c. elixir. aperit. Claud.
pil. no. 260. conſperg. pulv. glycirh.

His medicamentis per integrum menſem aſſumptis tumor œdematoſus totius tibiæ diſcuſſus & magis emollitus, ſeroque multo ex ſubortis in femore puſtulis indies effluente valde diminutus tandem penitus diſparuit.

Tum ex conſilio D. Gmelini & Herlini Ducis Wurtenbergici archiatrorum eſſentia mumiæ & fuliginis Claud. mane, veſperi & noctu aſſumpta & in prandio ſal vol. oleoſ. Sylv. exhibitum, uſusque pilularum ſeri-

ducarum ex mass. pil. de succ. Crat. res. jal. mercur. dulc. cinnab. nat. & extracto resinoso l. guajaci menstruatim interpositus fuit. His tamen omnibus diligenter & repetitim adhibitis ægrotans morti in prædam cessit. Confer. obs. CXXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Morbus caducus curatus.

In paroxismo spiritus salis armon. succinatus aut ess. succini aut lig. cc. succin. si intus amplius propinari non possent, nares statim iis aut oleo ligni coryli Rulandino irrigentur. Interea ocissime inter dentes inseratur bacillus liquir. aut rad. pœoniæ lingua & palatum inung. theriaca c. castor. nucha & spina dorsi ol. lumbric. succini de castor. &c. extra paroxismum.

℞. radic. valerian. Sylv. ʒij.
sem. pœon. diaphor. jov. ana ʒj.
talor. lepor. rec. exempt. &
ust. ℈ij.
sang. drac. carbon. til.
n. m. à ʒß. pulv. ceph. Mich. ʒiß. m. f. pulv.
qui sumebatur ex uno aut altero cochleari aq. seq.

℞. aq. fl. til. lil. conv. paralys. beton.
ceras. n. ana ℥iß. conf. alk. ʒij.

Ita ut de pulvere omni mane, quantum cuspides duæ aut tres cultri capere possunt, sumatur:

Noctu

Noctu ante ingressum lecti magnitudine n. m. de electuario hoc sumat.

℞. cons. fl. pœon. ℥iv.
theriac. smarag. m.

Singulis mensibus ante plenilunium pilulis his no. x. utatur.

℞. extr. cochiar. extr. rhab.
bals. aloët. mercur. dulc. ter sublimat. à ℈j.
mag. jalap. gr. xv. salis succ. vol. ℈ß.
c. ol. lign. coryl. f. pil. no. LX. deaur.
D. ad scat.

Continuata hæc sunt remedia per 10 menses sine intermissione, dein paulo immutata sunt omissis pilulis.

℞. ung. alcis, tali lepor. rec. exempt. & ust. ana ℈ij. n. m. ʒj. sacch. cand. alb. ℈iv.

m. f. pulv. dividendus in dos. æq. no. XIV. ad totidem ch. distinctas, singulo mane sumendus in vehiculo seq.

℞. aq. ceras. n. fl. til. lil. conv. pœon.
lavend. ana ℥iij. m.

In eadem aqua sumantur noctu ante somnum spir. vitrioli phil. gt. 5. aut plures, quem Petræus in nosologia verum hujus morbi alexipharmacum nominat. Specifica enim ut loquitur proportione, quam cum affectu hoc habet, citissime & felicissime eum resolvit, quod etiam Carrichterus, Paracelsus, Hasfurtus, & alii confirmant. In prandio & cœna utatur gelatina.

℞. raſ. c. ℥ij. raſ. ung. alc. ℥iß.
aq. ceraſ. fl. til. lil. convall. lavend.
fl. pœon. ana ℥iv. aut qſ. m. f. l. a.
Gelatina.

Remediis hiſce per 14. menſes continuatis ſervata ſimul bona diæta paroxiſmus ſenſim emanſit, & per plures annos non amplius rediit. Magna tribuitur vis antiepileptica fabæ S. Ignatii ad mentem D. Valentini, quæ cum rara adhuc ſit, experientiæ relinquitur. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Mira virtus radicis verbaſci antiapoplectica.

Radix verbaſci maris illa die, quando ſol ingreditur ſignum leonis, quæ eſt 28. menſis Julii, mane ante ſolis ortum à terra effoditur, & probe lota ſindoni includitur, & collo appenſa inſtar amuleti geſtatur, ab apoplexia præſervat. Qui igitur apoplexiæ obnoxii ſunt ex ſtemmate, aut eius inſultum jam perpeſſi, pro arcano remedio præſervativo ſuadetur hoc amuletum ex radice verbaſci maris dicto tempore effoſſum collo geſtare. D. Matthæus Blaw diverſos viros apoplexiæ obnoxios novit, quibus hoc remedium præſervativum pro arcano ſuaſit nec fruſtra, quam diu enim amuletum geſtarunt, nil mali ex hoc affectu iis obtigit.

Con-

Confer historiam ab eodem relatam. Observ. CXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Ligni lentiscini virtus.

Dr. Jo. Baptista de Wenkh. in dysenteria, aliisque alvi fluxibus compescendis eius vires summo cum fructu expertus est. Præterea conducit in sputu sanguinis, nimio menstruorum profluvio, in fluxu immodico venarum hæmorrhoidalium, in arthritide & articulorum doloribus, in doloribus capitis & defluxionibus catharralibus. Pro edulcoratione sanguinis & correctione fermenti esurini stomachalis, in intestinorum & jecoris inflammationibus & obstructionibus.

Adinventa est mirabilis huius ligni infusio triplex, cuius vires multum diversæ sunt.

Prima infusio fit ex lign. lentisc. ℥v. in virgulas tenues scisso & in fasciculum colligato cum aquæ communis opt. mensur. 3. vel 4. vase probe obturato, per tres dies sine omni calore, cuius medietas effusa pro ordinario potu ad libitum tam noctu quam interdiu inservit.

Secunda decoctio seu infusio fit, vas denuo aqua recenti repletur, & per tridnum aut quatriduum reponitur, quibus transactis denuo aquæ dimidium pro usu ut ante eximatur,

matur, ſicque procedatur tertia vice, niſi quod in tertia infuſione lento igne ad ebullitionem proxime accedat, tunc per 3 vel 4 dies ſeponitur & pro potu ordinario ſervatur, quod aurum potabile vegetabile audit.

Dein ligni huius benedicti medicinalis decoctio prævia per 3 aut 4 dies maceratione fit lento igne ut ebulliat in ordine ad potentiorem medicinam & tertia aquæ pars evaporet. Ex quo decocto dentur infirmo cubitum ituro ℥viij. aliqualiter calefactæ aut etiam frigidæ juxta infirmi guſtum, totidem quoque mane evigilanti. Et hac methodo ſupradicti morbi ſæpe feliciter curati.

Hoc decoctum ſervit ad provocandum ſomnum, quia leniter cerebrum humectat, pectus humectando raucedini auxiliatur, & tuſſi inveteratæ & ſiccæ dulcificando ac emolliendo prodeſt, plurimum conducit in antiqua podagra & arthritide, aut aliis defluxionibus curandis.

Optimum eſt remedium contra ventriculi dolores, flatus ac ructus diſcutiendos, contra diuturnos ac pertinaces vomitus, in phthiſi, aſthmate, pravorumque pectoris affectuum cura potus hic ſumme ſalutaris eſt.

Etiam ſi ordinarie ſumatur, præcipue ſi ſine ignis adminiculo paratur, calculos expellit ex renibus, fermentumque lapidificans eluit, & ſic à calculo præſervat.

Si

Si cerebrum ſiccitatis intemperie laboret, hoc potu tollitur, nam cephalicus eſt, unde capitis ſtuporem, vertigines, hemicraniam alioſque capitis pravos affectus mirabiliter ſanat, & virtute tonica operatur, quod omnes hoc potu utentes experientur. Plura vid. obſ. CXXXV.

* Ephem. Dec. 3. An. 9. 10.

Gonorrhœa pertinax rotulis Lanzoni fugata.

D. Joſ. Lanzonus prius purgato communiter corpore ſeq. rotulas contra Gonorrhœam in pluribus caſibus feliciter præſcripſit, quibus quotidie aſſumptis mane jejuno ſtomacho intra 15 dierum ſpacium ſani evaſere. Hæc vero Rotularum deſcriptio eſt genuina.

℞. ligni S. limati. cortic. eiusdem ſarſapar. elect.
ſuber. pulv. coriandr. ppt. cinnam. el.
roſ. rubr. cc. uſt. ana ℈i. m. & pulv. omnia ſubtiliſſ. & cum ſacch. & aq. lactuc. qſ. f. Rotul. ſ. a. Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Lepra curata.

D. Werloſching ſuaſit leproſo, ut ſibi de ovorum teſtis provideat, eaque apud figulum calcinari ac pulveriſari curet, interpoſito ſingulis menſibus purgante, de quibus

m. & v.

m. & v. pro dosi ʒi. sumat. Continuavit ad quadrantem anni, quo finito vidit leprum, uti squamas decidere, pro munditie suasit balneum aquæ dulcis. En miraculum: vix altera vice insedit balneo, totumque corpus inungit butyro, excoriatur, novamque ex balneo reportat cutem, & quasi regeneratus exit. Obs. CLIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9.10.

Saccharum lactis.

Dr. Werlosching arthritico præmissis pilulis Starckii per diem bis ʒj. ex aq. Thée sumendum præscripsit, quo singulis tribus hebdomadis interpositis Starckii pilulis ad menses tres tanto cum effectu usus est, ut totaliter evanuerint dolores, & æger se renatum putarit.

Puer 8 annorum per duos annos ophthalmia pressus omnibus incassum adhibitis usurpavit ex aq. Thée vel veron. saccharum lactis & finitis 20 diebus percuratus.

Clericus longos per annos soda & alius vertigine laborans ejus usu feliciter sanatus est.

Quidam mire dolorifica laborabat ischuria, cuius dolores ad ordinaria medicamenta increverunt. Laudatus medicus dedit ex iure pulli, in quo herbæ malv. althea, petroselin. veronic. decocta saccharum lactis, & quarta huius usus die convaluit.

Verbo

Verbo saccharum lactis est unica & constans pravorum humorum dulcificans medela, ut arthriticis, podagricis, calculosis, flatulentis, dysentericis, catharrosis, scorbuticis, colicis, sphacelatis, cancrosis; in quibus acidum acre peccat, optatissimum tutissimum & infallibile sit remedium. Observ. CLV.

* Eph. Dec 3. An. 9. 10.

Infans hydropicus.

Dr. Starckius diureticum & diaphoreticum præscripsit:

℞. liq. cc. succin. ℥j. elix. juniperi. spir. nephritic. ana ʒß. m. d. ad vitrum subere munitum s. Urin- Beförderungs Tropffen, davon 9 bis 10 alle 4 Stunde zu geben.

Cum lacte matris ab hoc medicamento infans copiose aliquoties urinam excrevit.

Postea cum obstructio alvi adesset, seq. pulverem infanti exhiberi jussit.

℞. specif. ceph. D. Mich. ℈ß. gr. ij. auri fulmin. rite ppt. gr. j. M. f. p. s. Winde zertheilend und Abführungs-Pulver auf 1 mahl.

Hujus pulveris usus ter alternis diebus repetitus fuit. Interim medicamenso prima die præscripto frequenter usa fuit ægrota pusilla.

Ob ingentia ventris tormina, quæ continuus prodebat ejulatus seq. præscriptus est pulvis.

℞. pulv.

℞. pulv. pueror. D. Henschens ℈iv.
usualis sem. anis. pulv. à ℈j.
M. f. p. S. Lüfftendes Pulver, davon 1 Messerspitze auf einmahl im Tage dreymahl zu nehmen.

Dein medicamentum prima curationis die præscriptum reiteratum est ob felicem eius successum. Cum abdomen parum detumesceret, & tumor articulorum œdematosus aliquantulum evanesceret seq. pulverem præscripsit:

℞. auri fulm. rite ppt. gr. j. sacch. finiss. ℈ß.
m. s. geli des Abführungs-Pulver.

Altero die seq. diureticum ordinavit.

℞. ess. rad. vincetox. elix. propr. cum nitro fixo.
liq. cc. succ. à ℈ij. spir. sal. arm. tartaris. ℈ß.
gt. v. m. d. ad vitr. sub. munitum. dos. 7. ad 9 gutt. alle 2 Stunden.

Post 2 dies ad abdomen ulterius emolliendum seq. empl. præscriptum.

℞. empl. d. melilot. de nicotian. Ettmüll. ana qs. camphor. ʒß. m. extend. super pannum linteum forma debita S. Erweich- und Zertheilungs-Pflaster warmlicht auf den gantzen Leib zu legen. Post impositionem hujus empl. secutus est copiosus sudor in toto corpore.

Post 4 dies ob urgentia ventris tormina seq. essentia exhibita.

℞. ess. castor. rad. zed. liq. cc. succ. ana ℈ij.
M. d. ad vitr. S. Winde zertheilend, und Schmer-

Schmertzen stillende Tropfen, davon 9 zu geben. Sudor inde continuavit & urina copiosior excreta fuit, imo totum abdomen cum extremis articulis plane decrevit. Hisce D. B. pusilla hæc feliciter ab hydrope curata. Obs. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Inveteratus fluor albus tribus remediis feliciter intra XIV dies curatus.

Dr. Starckius primum præscripsit seq. pulverem ut acidum viscidum in primis viis copiose hærens è corpore eliminaretur.

℞. specif. ceph. D. Mich. ℈j.
☉. fulminant. rite ppt. gr. iij.
m. d. S. abführendes Pulver auf einmahl.

Quam in jusculo calido assumpsit, & vel decies inde dejecit cum aliquali virium jactura, hinc unico die eam ab omni medicamento liberam reliquit, duo tamen seq. remedia in pharmacopœa præscripsit:

℞. limatur. chalyb. finiss. ℈ß. d. ad ch. in XII. dos. divisum. S. Geblüth temperirendes Pulver, davon alle Morgen 1. zu nehmen.

Porro.

℞. Terebinth. ven. qs. myrrh. el. croc. Austriac.
pulv. castor. el. ʒß. camphor.
tart. vitriolat. oc. 69. crud. in alcool. redact
corall. r. ppt. ana ℈iiß. M. f. l. a. pil. no. IX. ex ℈j. inaur. S. sonderbare Pillen,

davon des Nachmittags und Abends 9. Stück zu nehmen, cum syr. viol. ad nauseam pilularum evitandam.

Hinc elapsis octo diebus fluor albus in minori copia effluere incœpit, ut die 10 curationis plane desisteret. Interim continuavit usum præscriptorum medicamentorum adhuc per 10 dies, & ab hoc morbo molesto feliciter curata fuit. Experientia docet, quod Mars in substantia datus ad acidum viscidum in primis viis absorbendum reliquis vero omnibus medicamentis palmam præripiat. Obs. CLXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Infantis semestris purpura scorbutica cum maculis cutis violaceis.

Ad orgasmum partium fluidarum compescendum, & ad salia acria demulcenda & ad malignitati resistendum & nervosum genus ab omni convulsione liberandum D. Starckius seq pulverem præscripsit:

℞. pulv. è chel. 69. Angl. in glob. ℈v.
march. epilept. specif. ceph. Dr. Mich. ana ʒß.
ebor. s. ign. cc. phil. sacch. saturn.
nitri antimoniat. ana ℈j. m. f. pulv.

Cum totum infantis palatum cum labris imo in ploratu eius canthus oculi dextri externus loco lachrimarum sanguinem guttatim effunderet, ad acrimoniam humorum obtun-

rundendam & ebullitionem sanguinis nimiam sedandam priori pulveri præscripto ut seq. pulv. addatur consultum duxit:

℞. pulv. antepræscripti
nitri antimoniat. ℈ij.
cinnab. nat. el. in gran. ℈j.
laud. op. gr. 1. m. f. ut antea

Ad maculas violaceas copiose in cute erumpentes & loco fœcum alvinarum sanguinis copiosam excretionem, ut acrimoniam humorum in fibris intestinorum hærentem mitigaret, & salia corrosiva mucilaginosis particulis obvolveret, seq. clysterem præscripsit:

℞. flor. verbasc. miij. coq. c. lacte dulci qs. col. ℔ß. add. mucilag. sem. cydon. aq. burs. past. extr. ℥j. sacch. Thom. ʒij. M. f. enema.

Quod scopo satisfecit, dum in minori copia sanguis per alvum excretus fuit.

Noctu per alvum adhuc sanguine aliquo cum fœcibus effluente clyster fuit iteratus.

Cum infantis alvus esset obstructa & per totam noctem ob tormina ventris ejulasset, & aliquoties subsaltasset, ad præcavendam epilepsiam instantem & ad acidum viscidum in primis viis stabulans educendum seq. præscripsit.

℞. pulv. epil. specif. M. ℈j.
specific. ceph. D. M. ℈ß. aur. fulmin. gr. j.
M. f. p. divid. in 2 part. æqual. f.

Gelind eröffend, und die Sehnen befreiendes Pulver auf 2 mahl.

Cum ab uſu unius pulveris alvus intra 4 horas non aperiretur, alter quoque eſt exhibitus, & inde alvus bis cum levamine aperta.

Sed cum adeſſent futuræ epilepſiæ indicia, nempe ſtrabiſmus, tremores & motus convulſivi in manibus, ſeq. pulvis præſcriptus fuit:

℞. pulv. epilept. ſpecif. M. ʒj.
ſpecif. ceph. D. M. ebor. ſ. igne ana ℈j.
cinnab. nat. in gr. el. ℈ß. gr. v.
caſtor. gr. vj. camph. gr. iij. laud. op. gr. j.

m. f. pulv. ſ. kräftiges Pulver, davon alle 4. Stunde 1 Messerspitz voll. A cuius uſu ſtrabiſmus cum aliis pravis ſymptomatibus remiſit.

Ad tormina ventris denuo ingruentia ſeq. clyſter iniectus.

℞. herb. chamom. vulg. mij. roman. mj.
ſem. aniſ. aneth. cumin. à ʒij.
inciſ. & contuſ. coq. cum
aqua ſimpl. qs. col. ℥iv. add.
tereb. ven. ſolut. ʒij. liq. ce. ſuccin. ℈j. M.

D. Enema. Poſt cujus injectionem alvus bis ſoluta cum levamine.

Ad diſcuſſionem flatuum ſeq. balſamo regio ventriculi & umbilici infantis inuncta.

℞. ol. n. m. expr. ʒiij.
deſtill. menth. cumin. aurant. à ℈ij.
balſ. de Peru ʒi. m. ſ.

Magen-

Magenstärkend und Winde zertheilende Salbe äusserlich zu gebrauchen ꝛc.
Plura vide obſ. CLXIX.
* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Anevriſmatis felix curatio.

Dr. Jo. Mauritius Hofmannus emplaſtrum ſtyptico-traumaticum quolibet quatriduo renovandum ſupra corium figura & magnitudine tumori æquale extendi, anevriſmati applicari, ſupra illud vero laminam plumbeam imponi ac faſcia longiori decenter circumducta ſingula firmari præcepit, cumque ſugillatio poſt illitum ſpiritum matricalem evanuiſſet, anevriſmatis tumor depreſſus ſubſedit callo relicto duriori, nullum tamen motus libertati obſtaculum ponente. Emplaſtri compoſitio erat ſequens:

℞. Empl. diapalm. ℥ij.
pulv. maſtich.
roſ. rubr. myrtill.
rad. ſymphyt. ana ʒj. vitriol. alb. ℈ij.
m. c. ſ. q. ol. roſ. & ceræ f. magdaleon. d. ſ. beſonder heilſam zuſammen ziehendes Pflaſter.
Obſ. CLXXIIX.
* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Febris acuta continua.

Dr. Jo. Ludovicus Apinus ex prægreſſo rigore & ſubſequente caloris intenſiore gradu non ambigens ægrum febre acuta

continua laborare ex methodo sibi familiari seq. præscripsit mixturam.

℞. aq. fl. samb. cort. antifebril. sui ana ℥ß.
acet. theriacal. ʒij. extr. antifebril. sui ℈j.
Theæ bezoar. ʒj. syr. de cort. citr. ℥ß. m.

Hinc sudor erupit, quamvis non sine anxietate & levioribus animi deliquiis, cuius gratia sequenti epithemate ad pulsus & tempora fuit usus.

℞. spir. vini camph. acet. rutac.
aq. carbunc. ana ℥j. m.

Consumptis horis antemeridianis mixtura antifebrili in eundem scopum pilulæ seqq. præscriptæ.

℞. extr. antifebr. ʒß. camphor. ℈ß.
c. s. q. extr. myrrh. f. pil. no. XL. d. s.

Alle 4 Stunde 5 Stück zu nehmen.

Hinc tamen ex voto æger non sudavit, à meridie igitur hora tertia dedit ℈j. salis cuiusdam antimonialis bezoardici, hinc sudor secutus cum euphoria. Hora nona nocturna & altero die hora septima matutina iterum binas pilul. sumere iussit, unde largiter sudavit.

Verum patiens cœpit post levem screatum] sputum viscidum cruore tinctum, lateritium revera, exspuere ac reiicere sine tussi ulla & laboriosa commotione, unde vomicam alicubi in pectore ruptam non dubitavit, & proin pectoralia antifebrilibus remixta sequentem in modum præscripsit.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10. Vo-

Vomica pulmonis.

℞. aq. cort. antifebr. Apini.
chærefol. ana ℥ii. extr. antifebr. ℈ß.
balſ. ſulphur. aniſ. gt. ij.
ſyr. fl. pap. err. ℥ii. laud. cydon. gr. ß. M.

Huius mixturæ dimidium hora nona nocturna dedit, ſervans reliquum in craſtini auroram, ſed quia multum adhuc ſpuit viſcoſi phlegmatis ſanguine tincti mixtura conſumpta pilulæ pectorales & ſimul antipyreticæ ſeqq. præſcriptæ.

℞. ſucc. liquir. depur. extr. antifebr. ana ℥ß.
laud. cydon. gr. j. c. ſ. q. eſſ. antifebr. f. pil.
num. LX. dſ. alle 6 Stunde 10 zu nehmen.

Sub veſperam talis mixtura pectoralis reſolvens ordinata.

℞. aq. veron. ſcab. ana ℥ii.
cinnam. acet. deſtill. ana ℥ß.
ſang. hirc. ppt. oc. 69. ppt. ana ℈ii.
ſyr. fl. pap. err. ℥ß. dſ. alle Stunde einen Löffel voll zu nehmen.

Hæc eo ſumebantur ſucceſſu, ut cum phlegmate ſanguinolento etiam pus reiiceretur.

Potus ordinarius erat ex ſpec. pectoral. herb. chærefol. fl. papav. err. & rad. lapp. major.

Cum autem alvus triduo obſtructa eſſet, ideoque clyſter ex meris emollientibus iniectus, pus ſtatim & ſanguis cum fruſtis tunicæ interioris glandulosæ ſubſtantiæ inteſti-

 nalis

nalis excretus est, unde à medico iudicatus est *

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Abscessus tunicæ intestinalis glandulosæ.

Et continuata curatio vulnerariis simul in auxilium vocatis, & primum pro febre penitus evincenda ac putredine arcenda denuo præscripta ʒß. extr. antifebrilis, hoc addito præcepto, ut quinas mane ac vesperi pilulas acciperet; deinde pro scopo vulnerario seq. species in iusculo caponum partitis vicibus decoquendas.

℞. herb. chæref. flor. verbasc. hypericon. ana mj. rof. r. mß. lign. sassafr. santal. flav. sem. plantag. ana ʒij. concis. d. ad ch.

sitim solabatur seq. julapium.

℞. aq. veron. scab. card. ben. ana ℥ii. tinct. flor. papav. err. ℥i. conf. alkerm. c. ʒj. syr. fl. papav. err. ℥ß. m.

Cum hisce aliquo tempore continuatis alvus bis terve solveretur cum pure & sanguine intermixtis, ad mundificationem & abstersionem tale præscriptum.

℞. ol. amygd. dulc. syr. dialth. ana ℥j. sperm. cet. ʒj. bals. sulphur. anis. ℈ß. m. d.

S. Heilbalsam, alle 6 Stunde einen Löffel voll zu nehmen.

Conveniens etiam videbatur sequens emulsio,

emulsio, unguinosa sua dulcedine intestina abstersura ac delibatura.

℞. amygd. d. ℥ß. sem. 4. fr. maj. papav. alb. c. s. q. fl. acac. & veron. f. emulsio ana ℥j. add. sacch. perl. ℈ii. aq. cinnamom. spir. ℥ß. m.

Horum usu nihil amplius cruoris ostenderunt excrementa, quamvis alvus valde lubrica esset. Sed cum observaretur jusculum utut cum voluptate comestum nihil pene mutatum fuisse alvo redditum, ad lienteriæ fluxum compescendum seq. pilulæ præscriptæ.

℞. extr. tormentill. ther. cœl. ana ℈ß. c. s. q. ess. traumat. Wed. f. pil. no. xx. d. ad pixid. pulv. n. m. conspersæ. S. Stillende Pillen alle 6 Stunde 2 Stücke zu nehmen.

Hinc non nisi per diem alvus bis deposita eaque incruenta. Simul vero m. ac v. cochlear unum prædicti balsami sumptum. Consumpto balsamo cœpit in iusculo vulnerario sumere cochlear axungiæ canis junioris castrati, qua valde delectabatur. Pilulis vero superioribus tales substitutæ.

℞. extr. tormentill. liquir. tereb. coct. à ℈j. c. s. q. bals. peruv. f. pil. no. LX. d. s. balsamische Pillen früh und Abends 5 Stück zu nehmen.

Harum usu nondum absoluto constitit lientericus alvi fluxus, & æger cum viribus

appetitum, & ſanitatem recepit. Obſerv. CLXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Diabetes ſolo aquæ ferratæ uſu curatus.

Laz. Riverius in curatione diabetis huius uſum laudat in prax. med. & Lanzonus huius ſolius potu curavit quendam, qui una tantum die triginta urinæ libras reddebat. Idem ope aquæ ferratæ religioſum quendam ab immani dyſenteria liberavit, ac mulierculam nimio menſium fluxu laborantem hac eodem præſidio ſanatam vidit. Obſ. CCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia uteri ferme incurabilis.

D. Andreas Myrrhen hanc ex excandeſcentia ortam per 3 dies ad lipothimias durantem v. ſ. ligaturis ac aliis iſchæmis fruſtra adhibitis ex tormentilla lap. hæmat. uſnea, opio, coralliis, nitroſis refrigerantibus, aquis itidem deſtillatis, ut aceto, aqua ſperm. ranar. cord. Herc. Sax. mixtura Sylvii adſtring. tandem eiusdem ſanguinis portiuncula exſiccata ac propinata compeſcuit. Obſerv. CCXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Affectus hystericus.

Hic mire variabat, anxietates, diaphragmatis contractiones, uteri (nervorum uteri dolorificas crispationes) dolores immanes, motus arteriarum tremulos involuntarios, somnia terrifica &c. inferebat & quod ante aliquot menses iuvamento fuerat, iam summo propinabatur nocumento, e. gr. spir. salis arm. vel cc. externe adhibitus. Sed aq. hirund. c. cast. naribus appositam bene tulit, & clysteres ex lacte dulci & flor. chamomill. Inter omnia interne usurpata hoc cum levamine est usa.

℞. specif. ceph. gr. viij. lap. 69. crud. ℈j.
succin. gr. xij. castor. gr. vij.

in dolorum vehementia laud. op. gr. j. pro dos.

℞. elix. propr. dulcis. carminat. Wed. à ʒiiß.
ess. castor. anod. ana ℈iv. spir. sal. armon. gt. xxvij.
ol. dest. anis. fœnic. ana gt. x.
succin. gt. iij. m. ad vitrum. S. wohl umgerüttelt zu 50 Tropffen in Thee zu nehmen. Obs. CLXXI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Mammæ exulceratio in cancrum apertum facessens.

Inter remedia palmam duxerunt, præter universalia v. s. sc. iteratam & purgantia appropriata bene diu continuata, nec non diaphoretica varia decoctum nempe lignorum

rum primum & secundum cum mixt. s. & Tinctura bezoard. salibusque volatilibus, longo item tempore usurpata cerevisia medicata Timaei à Guldenklee l. 4. cas. med. 39. succus milleped. cum vino expressus & externe ab initio quidem empl. ex vernice, medulla crurum vituli, oesypo, croco & cumino, tritis è Jonstono; Item empl. de sperm. ceti Myns. oleum momordicæ, bals. sulphuris terebinth. bals. peruvian. empl. diasulphur. Rul. & saturnin. Myns. Hisce præcautum est, atque præventum, ne talis exulceratio in cancrum degeneraret. Obs. CCXLIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Singultus in febre maligna.

Non statim animo despondendum. Statim regioni circa ventriculum empl. stomachicum Cratonis cum Theriac. Androm. anatica portione mixtum, ut non solum remitteret, ingens periculum hoc ostendens symptoma, sed & sub vesperam illius diei plane cessaret. Obs. CCL.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Essentiæ ambræ vis hypnotica.

Notatu dignum est, in quibusdam subjectis, ubi spirituum defectus & inquies nocturna, sive ob melancholiam, sive ob

ob ſtudia nimia & abuſum veneris, evacuationes enormes &c. deprehenditur, ambram plus utilitatis præſtare, quam crocum ipſumque opium, quod aſſertum confirmat experientia. Eſſentia ambræ cum ſucco roſar. per mentationem parata ad gutt. LX. in vino rhen. optimo exhibetur, & quies exoptata cum refocillatione omnium virium feliciſſime ſuccedit. Exempla vid. Obſ. CCLIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9 10.

In conſtitutione epidemica Vratislavienſi feliciter uſurpata variorum ſymptomatum remedia.

Quibus ſtatim ab initio mite evacuans datum facilius morbum ſuperarunt, qualis fuit potio Sydenhamiana in doſi aliquantum minori, pulv. ex antimon. & nitro depurato, tartaro vitriolato ac grano j. vel ii. ſcamm. ſulphur. additis apud ditiores granis paucis auri fulmin. vel etiam quæ ſimul ad malignitatem habent reſpectum. Cæterum fere tota curatio per placidum ſudorem ſeu potius madorem bezoardicis pulvere bezoard. Sennert. pannonic. r. mixtur. S. eſſ. ſcord. ſaturatiori, myrrh. diaſcordio abſoluta, fortiora, volatilia ſalia, bezoardica calida, ac ſpirituoſa obfuerunt. Camphora plane præterita.

* Eph. Dec. 3. An. 9, 10.

Contra

Contra odontalgiam Tinctura odontalgica Myns. & Wedelii profuit. Contra icterum martialia liquida præcipue cum salinis iuvabant.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Infantes tussis convulsiva fatigabat satis frequenter, in qua pulvis antiepilepticus Ludovicianus utilis.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Contra atrophiam lactantium æque ac ablectatorum cum febricula circa vesperam, cum inquietudine ac siti nocturna, abdomine tumente tinctura martis aperitiva vitriolata, arcanum duplicatum &c. profuerunt.

* Ephem. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmoptysis v. s. cessit, nec non largiori nitri exhibitioni.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In malo hypochondriaco eiusque symptomatibus cura erat in crassis humoribus attenuandis per nodulos aperientes; martialia, urinosa volatilia, crocum, myrrham; mixturam s. Tincturam vitrioli martis tart. D. L.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In scabie præter externa blanda diaphoretica curam inprimis præstiterunt, in molestissimo senibus pruritu conduxerunt medicamenta nitrosa & diuretica saponaria;

quæ

quæ ſalſas & acres atomos ad vias urinarias deducunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In febribus intermittentibus, etiam malignis, non vere remittentibus, quæ focum habent in primis viis v. ſ. omiſſa, vomitoriorum tempore intermiſſionis frequens uſus fuit & incidentibus cura peracta, præſertim tartaro vitriolato, arcano duplicato, ſale lixiv. abſ. cent. min. card. ben. addſtis præprimis poſt aliquot febrium paroxiſmos ſubinde præcipitantibus, in exanthematica antiſcorbuticis in contumacioribus cortice peruviano in pulvere, vel electuario, cum eſſentia ſegnior ſit, in vino generoſo albo maceratus rariſſime ſpem, expectationemque implevit: in febribus cum inflammatione quadam conjunctis nunquam non noxius deprehenſus, in febribus etiam aliis calidioribus obſcure remittentibus funeſtus fuit, quibus non alias quam quæ malignis debetur, ratione medendum. Et eximiæ prudentiæ medicæ ſtatuitur, etiam vere intermittentes, epidemice graſſante aliqua maligna febre, alexipharmacis & bezoardicis oppugnare, ne ægri in prædominantem epidemicam prolabantur.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Contra diarrhæas frequentiores rhabarb. toſtum c. nuce moſch. & bol. Tockavienſis ac caryophillata profuerunt.

*Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In nephriticis passionibus sive renum inflammationibus, quas non solum dolor & ardor vehemens comitatur, sed & dysuria, fibrosæ excretiones, arenosæ cum sanguine aliquo, inprimis decoctum Foresti & pulvis D. Volckameri laudem meruerunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Podagrici dolores fuerunt communes, quibus in paroxismo horis matutinis lenia diapnocica cum nervinis sine sudore coacto, pomeridiano aperientia, ac sub noctem pulveres nitrosi, cinnabarini &c. exhibita, externe camphorata omnibus præferri merita fuerunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæc in constitutione epidemica anni MDCXCIX. inter multa alia observata fuerunt, in anno MDCC. autem inter plura alia sequentia.

* Eph. Dec 3. An. 9. 10.

In variolis omissis calidioribus remediis, ut & v. s. ac purgatione victus refrigerans & moderatissime calidus aër fuit commendatus. In effervescentia iusto minori lenis & blanda diaphoresis cardiacis moderatis, matre perl. corall. antimon. diaphoretic. cc. lap. bez. utroque, emulsionibus: ægris phlegmaticis etiam calidiora, tinct. bezoardica ess. myrrh. scord. &c. exhibita. Appetente exulcerationis tempore, & pustulis

ſtulis non debite ſe attollentibus pulveres bezoardici tantillo myrrhæ & croci grano uno alterove remixti ſuppetias tulere exoptatas: plane maturæ, & pure acriori turgentes quibusdam non male apertæ: dum exareſcerent, pulveribus ſupradictis lapides cancr. additi. In macularum veſtigiis certo tutoque ſapo Neapolitanus balſamicus profuit.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In fluore albo uterino, ut abundantia ſeri viſcoſi è corpore eliminetur, & uterus corroboretur noduli ex ſtomachicis, uterinis ac purgantibus, & diuretica, ſuccinata, terebinthinata &c. & diaphoretica, antimonium, mars, lignorum decocta profuere. Salivatio generoſum illud remedium eſt, quo etiam inveteratus fluxus debellari poteſt.

Eodem tempore excruciabantur aliqui dolore artuum ſtatis horis, ſingulis diebus per aliquot ſeptimanas redeuntibus, ſine ullo febris ſigno in cortice peruviano inventum eſt remedium.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

DIGESTIVA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis digestivus ordinarius Regi Uladislao IV. à D. Cnöffelio præscriptus.

℞. acidi tartar. albiss. ʒß.
tartar. vitriolat. ℈ii. sal. essential. acetosell.
spir. vitriol. coagulat. à ʒi. santal. r. qs.
sacch. citrat. ʒij. ess. citr. ex cort. citr. rec. extr. gr. v.
m. & divide in 10 part. æq. ad 10 ch.

In morbis chronicis arthriticis & tartariis contumacibus & digestione egentibus, in obstructione, hepatis, lienis, mesenterii, renum, maxime in affectu hypochondriaco medicina est salutaris ac tuta. Est hic pulvis digestivum quasi universale & excitamentum appetitus excellens. Exhibetur ut plurimum jeiuno stomacho in brodio carnis seu brancæ ursinæ vel alio conveniente liquore dosin sæpius reiterando. Usum huius pulveris Regia Majestas aliquando ad 14 dies continuavit.

Nota, phthisici, hæmoptoici & catharrosi, salsis & acribus fluxionibus ad pectus delabentibus abstineant tamen ab ejus usu.

CATHARTICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. app.

Pulvis hellebori Styriaci Dn. Cn.

℞. fl. helleb. n. ver. ftyr. facch. albiff. ana ℥j.
falis eff. acetofell. gr. xxIV.
eff. citr. ex cort. rec. extr. gr. xij. m. f.
pulv. fubtiliff. cujus dof. eft ℈j. ad ℈ij.

Solvit leniter omnes humores melancholicos, ideo in epilepf. apoplex. vertigine aliisque morbis capitis, item in hypochondriaca & hyfterica paffione, quartana, fcabie &c. medicina eft gratiffima.

Pulvis folutivus de tribus officinæ Regiæ.

℞. rad. gialap. pulv. ℥j. ref. fcamm. ℈iv.
tart. vitriol. gr. vj. elæofach. cinn. ℈ij. gr. vj.
m. f. p. cuius ʒß. mane exhibeatur in jufculo.

Hoc recenter apparatum multo efficacius in operatione, quam fi diutius afferveteur: quod fi unicam quis tantum defideret dofin, hæc effe poffet.

℞. rad. gialap. ℈j. ref. fcamm. gr. iij.
tartar. vitriolat. gr. IV. elæof. cinnam. gr. ij.

Cui D. Cnöffel aliquando addebat
acid. tartar. ℈ß. m. f. pulvis.

Extractum hellebori folutivum D. Cnöffelii.

℞. extr. helleb. n. veri per fpir. vini fact. ʒiß.
conf. alk. ʒij. (Nota, pro fœminis loco

conf.alk. extr.macis & caryophyll. à gr. pro aromatiz.)

Phlegm. vitriol. vol. ℥xij. Stent in viola hermetice clausa per mens. in digest. postea filtrentur. Essentia serv. ad usum.

Est cephalicum insigne & in curanda epilepsia medicamentum à D. Cnöffelio sæpe expertum.

Elixir Proprietatis purgans officinæ Regiæ Warsav.

℞. aloës succotr. ℥iß. myrrh.el.r.℥ß.croc.or. ʒiij. rhab. el. ʒxij. vin. hisp. ℔iij. mixt. simpl. ℥ij. m.

Stent in digestione per sex septimanas. Postea col. per linteum subtile, tinctus & imprægnatus liquor serv. usui.

In febribus malignis & contagiosis atque in ipsa peste nihil est tutius: Hypochondriacis & uterinis valde convenit, & in morbis chronicis, maxime in icteritia flava medicamentum est magnarum virium, insuper ventriculi affectibus subvenit, à putredine defendit, & leniendi possidet virtutem.

Dosis ʒß. plus minusve in vino vel aqua alia appropriata. Datur & in actu curationis tempore pestis ad ʒi. & ℈iv.

Pilulæ balsamicæ universales.

℞. extr. rad. helleb. nigr. per spir. vini fact. MBil. de tribus Ruffi ana ʒß. coq.

coq. c. eſſ. propriet. ſ. q. in maſſ. mollioris conſiſt.

Admirandæ ſunt iſtarum pil. virtutes: omnes enim humores maxime craſſos & tartareos purgant. Caput, ſtomachum & alia viſcera roborant, & commodiſſime exhibentur in affectione hypochondriaca, obſtructione lienis, meſenterii &c. & maximæ æſtimationis erant apud D.Cnöffelium. Doſ. pil. eſt à ℈i. ad ʒß. & ℈ij. Poſſunt ſumi m. ac v. poſt cœnam parciorem & ante cœnam. Si quis actionem earum acuere cupit, in robuſtioribus maxime, adduntur cuilibet doſi grana aliquot tartari vitriolati e. gr.

℞. maſſ. pil. balſam. ℈j. jalap. ſubtil. pulv. tartar. vitriolat. ana gr. vj. cum oleo cort. aurant. ſ. citr. rec. qſ. f. pil. minores deaur.

aliquando placuit & hæc formula:

℞. extr. è fol. helleb. in Styria parat. pil. de tribus ana gr. xv. reſ. jal. gr. iij. tartar. vitriolat. gr. vij. f. pilulæ minores.

DIURETICA.

* Ephem. Dec. 1. An. 6.7. App.

Pulvis diureticus ordinarius.

℞. ſal. tartari xtallini, anod. mineral. à ʒiij. m. f. pulv. doſ. à ʒß. ad ℈ij. & ʒi. in aqua petroſ. ter in die repetenda.

Pulvis diureticus pro Rege in ardore urinæ.

℞. nitri antimoniat. xtallin. ℥j.
sacch. canth. succ. glycirrh. inspiss. & pulv. ana ℥ß.
m. f. pulv. subtiliss. post
℞. pulv. diuret. iam præscripti ℈ij.
extr. granor. quietis gr. 1. m. f. p. bis in die sumendus.

℞. antimon. fixi diaph. spiritu salis aliquoties imbut. & iterum exsicc.
ocul. 69. cum ol. tartar. per. deliq. à. p. æq. in lap. duritiem coagul. ana ʒiij.
magist. petros. rec. fact. q. s. pro tinctura
m. f. pulv. dos. ℈j. ad ij. in aqua appropriata bis vel ter in die.

DIAPHORETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis diaphoreticus diurnus.

℞. flor. sulphur. antimon. fix. diaph. à ʒxij.
bacc. laur. pulv. ʒvj. m. f. pulv.

Pulvis diaphoreticus nocturnus.

℞. pulv. diaphor. diurn. ʒß.
extr. sedativ. Cn. gr. ij. m. f. p.
divid. in 2 part. æq. ad 2 chartas.

Diaphoreticum hac in forma pulv. magnarum est virium, sanguinem enim mundificat,

cat, luem veneream & ſcabiem curat. In febribus malignis & morbis contagioſis eſt medicina ad expellendum hoſtem per ſudores mirifice adiuvans.

* Eph. Dec. 1. An. 6.7. App.

Bezoardica & Alexipharmaca.

Diaphoreticum compoſitum D. Cn.

℞. antimon. fixi diaph. ʒij. bez. miner. ℈jv. corallor. ppt. ʒj. pulv. viperin. ex cord. & hepat. croci ſolaris à ℈j. eſſ. citr. ex cort. rec. extr. gr. xv. m. f. p. ſubtiliſſ. ſervetur pro uſu in vitro bene clauſo.

Pulvis alexiterius.

℞. pulv. bez. min. viperin. Cn. flor. ſulph. à ʒj. m. in mort. vitreo f. pulv. ſubtiliſſ. vel

℞. antimon. diaph. fixi pulv. viperin. Cn. rad. contray. ana part. æq. m. f. p. ſubtiliſſ. f. pulvis alexiterius de tribus, ex minerali, animali & vegetabili ſc. compoſitus.

Pulveres hi duo ſunt præſtantiſſima remedia adverſus omne venenum cuiuscunq; generis, etiam ab animalibus immiſſum. Doſ. gr. xv. ad ℈j. & ʒß. in aqua bezoardica.

Pulvis bezoardicus.

℞. antimon. diaph. fix. ʒß. bez. min. flor. ſulphur. ana ʒij. m. f. pulv.

Eſt bezoardicum præſtantiſſimum, & in mor-

morbis catharratis, atque in ipsa phthisi remedium exoptatum. Dos. ℈j. etiam in pleuritide.

Lapis Bezoar factitius.

℞. terr. sigill. bezoard. ppt. Cnof. ℥j. ℈viij.
unic. foss. cc. bezoard. sive bez. cervin.
℥ß. ℈iv. antimon. diaph. fixi. rad. contrayerv. subtiliss. pulv. ana ℈viij. m. f. pulv.
subtiliss. & cum magist. fol. rut. rec. parat. q. s. pro tingenda massa & mucilag. tragac. in aq. bez. sol. f. massa, ex qua postea formentur lapides ovalis figuræ, qui ubi bene exsiccati fuerint causa curiositatis in tornatili rota poliri possunt. Negotium si recte instituatur, hic lapis arte conflatus adeo similis erit illi orientali in superficie externa, nempe colore & splendore, ut vix unus ab altero dignosci possit. Virtutes huius lapidis cum lap. bezoar. animal. or. & occ. conveniunt, & vicem illorum præstant. Dos. à ℈ß. ad gr. xv. & ℈j.

Tinctura bez. officinæ Regiæ.

℞. mixt. s. ℥viij. spir. terr. sigill. ℥j.
rad. contray. anthor. ana ʒiij. ℈ii.
scorz. ℥ß. ʒj. ℈j. angelic. Turcic. ʒvj.
Mixta stent in loco cal. vitro bene obturato per octiduum add.
ess. citr. è cort. exter. rec. extr. ʒij.
extr. croc. ℈ij. conf. alkerm. ℈ix.

& post

& post repetitam digestionem per horas aliquot tinctura bezoardica absque ulteriori abstractione per ch. emporet. filtr. & in vitro opt. clauso servetur usui. Vires. Febribus malignis, pestiferis & contagiosis potenter resistit, earumque insultus reprimit, & à centro ad circumferentiam expellit. Dos. est à ℈j. ad ʒj. in liquoribus aliis bezoardicis alexipharmacis, & sudoriferis pro sudore eliciendo. Hinc D. Cnöfelius in febribus epidemicis malignis seq. adhibuit expulsivum & semper cum exoptato successu.

℞. aq. scorz. fumar. ana ℥ß.
syr. ex toto citro ℥j. tinct. bez. ʒij.
pulv. pannon. r. ℈j. conf. hyacinth. ℈ß.
m. f. potio sudorifera.

Anodyna & mitigativa.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Extractum sedativum ordinarium citratum D. Cnöfelii.

℞. opii theb. in frustula concisi & in patella ferrea per lenissimam exhalationem prius correcti ℥ij. cinnam. pulv. caryophyll. pulv. à ℥ß. succ. citr. acid. ℥xxiv.

Stent per mensem in leni digestione. Extractio per linteum exprimatur, & ad mellaginis consistentiam lenta evaporatione redigatur. Inde fit sequens:

Extractum sedativum pro viris.

℞. extract. sedativ. præcedentis ℥j. ʒij.
magist. butyrac. corall. perl. ana gr. xv.
croc. or. subtiliss. pulv. ʒii. ambr. ℈ij.
mosch. gr. v.
ol. caryophyllor. vel anthos.
cinnamom. ana gt. v. m. massula servetur in vitro bene clauso. s. ut supra.

Pro mulieribus.

℞. extr. ord. citrati ℥j. ʒii. croc. ʒii.
magist. corall. butyrac. ℈ß. castor. opt. ʒi.
ol. succin. ℈ß. m. optime dos. ana gt. iij. ad v. vij. & plures. In affectibus hystericis arcanum certum.

Helmontius loco succ. citr. recipit succum cydonior. in fermentationem per flores cerevisiæ promotum. Sunt, qui in conciliando laud. Helmontiano liquido pro menstruo sibi eligunt tincturam salis tartari, pro correctione adjiciunt croc. castor. caryophyll. cinnamomum, lign. aloës, spec. diambr. cum moscho, & similia plura.

Extractum granorum quietis officinæ Regiæ.

℞. extr. op. theb. ʒii.
hyosciam. simili modo per succum citri debito tempore parari.
croc. or. ana ʒi. m. diligenter.

Dolores omnes lenit & tollit, somnum inducit, fluxiones omnes sanguinis sistit, vomitum compescit, febrium paroxismis frænum injicit, & in delirio, phrenitide, epilepsia, suffocatione uteri & doloribus arthriticis remedium est extremum.

Essentia seu tinctura granorum quietis officinæ Regiæ, ordinariæ.

℞. extr. ord. gran. quietis gr. XXIV.
spir. sedativ. simpl. ℥vj. conf. alkerm. ʒiij.

Dig. in vitro bene clauso lentissimo calore per octiduum, essentiæ filtratæ add.

spir. ros. ʒij. ol. coriandr. ver. odor. gt. jv.
rosar. still. ver. gt. vj. ess. mosch. ambrat. ʒj.

Et post reiteratam digestionem ess. usui servetur. Dos. à ℈j. ad ij. in vehiculo grato & conveniente, vicem præstat laudani opiati.

Spiritus sedativus simplex.

℞. fl. lil. convall. rec. decerptor. q. s.
spir. vin. opt. cum fl. lilior. convall. destill.
phlegmat. vitrioli ana ℥XI.

facta digestione horis 24 destill. per alembic. ex cineribus, quod primo exit, seorsim excipiatur. Aquæ egressæ & spirituosæ adde iterum

phlegmatis vitrioli tantundem & fl. rec.
lil. convall. q. s.

Præmissa digestione & maceratione per 3.

dies,

dies, denuo per alemb. vitreum igne arenæ destillentur, labor hic & tertia & quarta vice semper cum æquali parte phlegm. vitriol. & flor. lil. convall. qs. instituatur, quæ sic unita, aqua spirituosa in vitro arcte clauso asservetur.

Vires anti-epilepticæ sunt, efficaciter & servit melancholicis, hystericis & utero præfocatis, externe & in podagra, chiragra & simili articulorum dolore summa cum utilitate adhibetur, insuper & virtutes ejus anodynæ sunt, & in omnibus vigiliis diuturnis ac quibuscunque doloribus usus eius esse potest. Dos. à cochleari semis ad cochlear unum per se, vel quod melius, in grato aliquo vehiculo.

Spiritus sedativus compositus.

℞. spiritus sedativi præcedentis simplicis ℔ij. visc. querc. ℥ß. rad. pœon. (certo tempore coll.) ℥j. sem. pœon. cort. mandrag. à ʒiij.

Mixta destillentur per retortam vitream ex arena. Signetur ut supra, medicamentum est cephalicum in genere, ant-apoplecticum & epilepticum in specie.

Dos. ana ʒi. ad ʒii. & iij.

CEPHALICA.

Apoplectica.

*. Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis

Pulvis apoplecticus Regius
alias
Cephalicum D. Podchocinski.

℞. magist. antepileptic. m. Prævotii.
rad. pœon. corall. r. ppt. ana ℥ii.
magist. succin. bezoard. lunaris.
cinnab. à ℈ii. ol. in dest. aq. apopl. coll. gt. vj.
sacch. ad p. o. m. in mort. vitreo. add.
fol. auri argenti à no. iv. pulv. commixtus serv. usui s. ut supra.

Vires attribuuntur cephalicæ & analepticæ insignes, inde & in omnibus morbis capitis. Dosis eius est à ℈i. ad ii. in aqua cephal. apoplect. seu fl. lavendulæ.

Magisterium antiepilepticum Prævotii tali modo componitur.

℞. ras. ebor. cc. ung. alc. cran. hum. non sepulti sed suspensi ana qv. injiciantur cucurbitæ, super affundatur, pro imbuendo solum spir. nitri qs. Stent per 3 dies, postea adde acet. destillat. qs. pro dissolutione, & denuo digestio instituatur per dies 14 & ultra solutionem tandem prius filtratam vel colatam præcipita cum spiritu vitrioli (melius cum solutione salis per liquorem tiliæ & salem appropriatum facta) vel solutiones filtratas ad siccitatem exhalare permitte. Magisterium in fundo relictum ablue & edulcora tamdiu, donec ab omni acetositate

& acri-

& acrimonia ſit liberum, tandem exſiccetur. Vires ex titulo comprehenduntur. Doſ. à ℈ß. ad ℈iß.

Eſſentia cephalica compoſita.

℞. rad. pœon. certo tempore coll. ℥ij.
ſumm. beton. meliſſ. lavend. baſilicon rut. origan. ana mj.
conſ. anacard. theriac. Andromach. à ℥j.
viſc. querc. lign. aloës à ℥ß. pulv. & gr. m.
inciſa infundantur cum
ſpir. vin. juniper. ℔iß. ſambuc. ℔ß.
Stent per octid. in digeſtione. col. per ch. emporet. inſtitutæ adde
ſpir. vitriol. rorid. comp. ſeu
ſpir. ſedativ. ſimpl. ℔ß.
raſ. cran. h. magiſter. corn. alc. ana ℥j.
eſſ. nuc. moſch. ʒiß. coriandr. ℈ij. citri ʒii.
Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio hermetice clauſo per 2. vel 3. menſes. Circulatione peracta à craſſo ſedimento per inclinationem ſeparetur eſſentia cephalica & ad uſum ſervetur. Vires:
Cephalicum, epilepticum & apoplecticum medicamentum eſt inſigne. Doſ. à cochl. j. ad cochl. ij.

Mixtura Cephalica Dn. Cnöff.

℞. ſpir. tartari ſaſſafrat. & prius ſupra capi mort. rectificati ℥iij.

ſeda-

sedativ. simpl. ℥j.
formicar. sive aq. magnanimitatis ℥ij.
elix. propr. purg. liquid. Cnöff. ad pl.
syr. antiepilept. eiusdem ℥i.
mixta diger. per d. & n. postea serv. ad
usum.

Vires medetur apoplexiæ & aliis capitis affectibus, maxime melancholiæ hypochondriacæ. Eius effectum & in delirio & mania vidit cum stupore. Dos. à ℈ß. ad gr. xv. & ℈i. ieiuno stomacho, & tribus horis ante cibum, cum aqua lil. conv. pœoniæ vel alio vehiculo idoneo. Datur & ipso in paroxismo & præmissis universalibus & practicantium regulis & methodo observatis.

Tinctura cephalica umbrata.

℞. specier. diambr. ʒß. lign. aloës subtil. rasp.
granor. carpobals. ana ʒij. ambr. ℈i.
mosch. ʒß. sacch. canar. ℥j.
elix. Matth. aquæ carfunc. ana ℥ij.
spir. ard. ros. aq. spir. cinnam. comp. à ℥j.

Bene mixta & in phiola vitrea hermetice inclusa stent in digestione in MB. seu vaporoso tamdiu, donec omnia bene sint dissoluta & extracta. Postea filtrentur, & tinctura ambrata summe odorifera ad usum servetur.

Vires. Cephalicum & cordiale est summum, convenit iis, qui temperamenti sunt frigidioris. Dos. à gr. iij. ad vij. xv. in vino vel alio vehic.

Spe-

Species Cephalicæ pro ſuffitu Sereniſſ. R. Cæciliæ Renatæ.

℞. oliban. ʒiij. ſuccin. alb. & citrin. ana ʒj. maſtic. ℈ii. ſtorac. cal. ʒß, g. benz. ℈ß. caryophyll. ℈j. fl. roſ. r. lavend. ana p. 1. m. f. pulv. groſſ. cui adhuc admiſcebis ivæ artheticæ ℈j. S. Fluß, und Hauptrauch der Königin Cæciliæ.

Balſamum apoplecticum D. Cn.

℞. balſ. lavend. rutæ ana ʒß. ſuccin. ℈j. apopl. Croll. ʒj. ℈j. m. f. balſamum inaurata pyxidula aſſervandum.

Sunt antiapoplecticæ & antiepilepticæ, aliiſque debilitatibus cerebri convenit. Naribus, temporibus, item ſuturæ coronali inungitur tam in actu præſervationis quam curationis.

Species pro pileolis R. Vladislai IV.

℞. fol. majoran. roriſmar. meliſſ. citr. à miß. fl. roſ. odor. miij. lavend. aurant. ana mj. ſtæch. ar. nard. celtic. ana p. ij. ſem. coriandr. nigell. gran. carpobalſ. à ʒij. cubeb. ℈iv. rad. cyper. rot. ʒj. cinnam. n. m. ana ℥ß. caryophyll. ʒj. lign. rhod. ſubtil. raſp. aloes, ſaſſafr. à ʒij. ſtyrac. cal. ʒiß. gumm. benz. ʒiij. ſuccin. ℥ß. ʒij.

incid. & contund. gr. m. circa finem adhuc adiiciantur crassiuscule incisa.

fl. cyan. paralys. calend. cheir. balaust. à p. 1
mosch. ambr. ana ℈i. m. f. p. grossus odore & colore gratus, & ad roborandum caput, & materiam humidam & pituitosam exsiccandam efficacissimus. Pulvis seu species postea includantur serico rubro pro pileolo nocturno. Ex præscriptione D. Krafft. S. R. M. Archiatri.

ANTIPARALYTICA.

Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Paralysis Euporiston.

℞. spir. vini camph. ℥iij. formic. comp.
lumbric. aq. apoplect. ana ℥ij.
ess. trium piper. ℥i. ʒii. sem. eruc. ℥ß.
alum. plumos. euphorb. ana ℈i.
misc. in vitro bene clauso & post peractam sufficientem digestionem filtrentur, quibus adhuc admisceri potest.
ess. cephalic. odorif. ℥ß.
partes affectæ prius pannis calentibus quotidie fricentur leniter, postea illinantur cum præscripta tinctura. Usus saltem ab extra est.

Paralyticorum membrorum Euporiston D. Cnöff.

Fomentatio, qua bis in die membra fomentata.

℞. fl. chamom.
herb. hyperic. salv. serpill. origan.
absinth. ana mij. urtic. min. mvj.
malv. minor. mjv.
rad. gramin. alth. ana ℥ii.
sem. eruc. ℥ß. lini ℥i. vitriol. crud. ℔v.
crasse contusa d. ad ch. s. Kräuter zum behen.
Inunctio. Postea à scapula ad cubitum usque brachium eius calide inunctum est seq. linimento.

℞. pingu. vulp. taxi. ungu. dialth.
ol. castor. rut. chamomill. ana ℥i.
still. iuniper. terebinth. ana ʒiij. spic.
alum. plumos. ceræ ana ʒii.
canthar. euphorb. ana ʒi.
spir. vini qs. m. f. linimentum s. Sälblein zum schmieren.

Emplastrum pro custodia & loci & unguenti circumpositum, & constanter per annum gestatum.

℞. empl. diachyl. oxicroc. melilot. ana ℥i.
g. ammon. ℥ß. galban. in ✠ dissolut. ʒiij.
diatr. piper. euphorb. alum. plumos. à ʒij.
omnia optime pulverisata M. ad ignem & f. emplastrum.

Inunctionem & applicationem emplastri, aliquot mensibus, donec melius habeat, continuet.

Spiri-

Spiritus balsamicus pro sartore quodam.

℞. bacc. laur. iunip. castor. euphorb. à ℨij.
caryophyll. macis ana ℨiij mastic. myrrh.
storac. liquid. ana ℥ß. succin. alb.
gumm. elem. galban. ana ℨiij.
contus. & pulv. infund. in spir. vini ℔iij.
Stent in digest. per triduum, dein destilletur per alemb. ex arena.

Indies simul noctu cubitum eundo, postquam calido linteamine juncturam carpi, cubiti & scapulæ optime fricaverit, calefacta loca inungat, calefacto supra ignem hoc liquore, postea calide supponat emplastrum antea descriptum.

Nota septimanatim duobus diebus nempe ♀. & ♄ni curet circa vesperam sibi parari balneum è decocto urticæ ardentis & formicis sacco inclusis.

Interdum & membrum stupidum & resolutum urticis viridibus & ardentibus leniter percuti patiatur.

EPILEPTICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis epilepticus ordinarius officinæ Regiæ.

℞. cran. h. strangulati & cum aqua epileptica sine igne in alcool. redact. corall. r. ppt. visc. querc. certo t. coll.

cc. antiepil. ana p. æq. facch. alb. pulv. ad p. o. m. f. p. dof. à ℈ß. pro infante ad ℈i. & ʒj.

Pulvis alius epilepticus officinæ Regiæ de fecundina mulieris.

℞. fecund. mul. (primiparæ filium enixæ) torrefactæ.
cran. mafculi anterioris (violenter mort. & non humati) rafpati ana ℥ß. unic. foff. albiff.
cc. ex apicib. fuper. rafp. & in alcool. red. ana ℥i.
corall. r. c. aq. epil. ppt. oc. 69. ana ℥ß.
granor. & rad. pœon. decrefcente ☽. collect.
rad. doron. vifc. querc. ana ʒiii.
fucc. fubtiliff. pulv. n. m. à ℥ß. ambr. ʒj.
m. f. p. fubtiliff. Remedium in epilepfia & aliis cerebri affectibus eft efficax. Dof. eft ℈j. ad ʒß. & ℈ii. in aq. fl. til. feu liquore arb. tiliæ menfe Martio ex cort. extracto. Secundinæ præparationem Hartmann. in pr. chym. Beckerus in microc. med. l. 1. c. 8. & alii defcribunt.

Pulvis antepilepticus S. R. Maj. Vladislai IV.

℞. magift. ☽æ ʒß. gr. ij. cran. hum.
fuccin. pulv. ana ʒi. gr. iv.
corall. r. ppt. facch. alb. pulv. ana ʒv. ℈j.
m. f. p. dof. à ʒß. ad ʒi. in aqua pœon.

Magi-

Magisterium lunæ sic paratur.

℞. ☽næ finiss. in tenues bracteolas extensæ laminatæ & in orbem conflexæ ℥j.
aq. fort. ℥iii. Stent in leni digestione, solutum quod est, filtretur per ch. & superfunde spir. nitri qs. sic in momento præcipitabitur in alcool nivis instar candidissimum. Pulvis ad fundum præcipitatus affusa aqua dulci ablui, & ab omni acredine liberari, & tandem exsiccari debet. Ingrati quidem saporis est, sed majoris virtutis in epilepsia aliisque morbis capitis, huius magisterii beneficio Vladislaus IV. in juventute à comitialis morbi insultibus feliciter curatus est.

Pulvis antiepilepticus puerorum in expellendis lumbricis insignis.

℞. cc. raspat. & cum decocto sem. cynæ & corallin. sæpissime insuccati
sacchari mercurisati ana part. æq. qv. v.
f. pulv. subtiliss. ʒj. in lacte adhibetur. Jam
℞. pulv. præscripti ℈ij.
ossis triquetri rasp. & in subtil. pulv. red. ℈i.
m. f. pulv. in epilepsia infant. sympathica ex vermibus orta, de quibus & Forestus l. 10. obs. 65. Mart. Rulandus cent. 8. curat. 13. & plures alii. Multo plura vid. ibidem.

OPHTHALMICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Vinum medicatum Polychreſtum.

Primario quidem directum ad vitia oculorum ex humoribus frigidis cauſata, ſecundario autem ad oppilationes venarum, & omnis generis venena.

Sigismundi III. Polon. & Sueciæ Regis.

℞. herb. & flor. euphraſ. mx. roriſmar. m. v.
beton. mjv. botryos, ſalv. ana miij.
chelidon. verben. maris. ana miß.
card. ben. mij.
flor. calend. mj. ſtæch. arab.
ſem. fænic. ſileris mont. ana mij.
cort. citr. mjv. lign. ſaſſafr. conciſ. ℥x.
rad. zedoar. ℥i. diptamn. alb. in flor. à ℥ij.
cardamom. ℥i.

Conſcindantur herbæ paululum exſiccatæ demptis ſtipitibus & cum reliquis ingredientibus craſſiuſcule contuſis miſceantur, & in tres partes æquales diviſæ, ſacculiſque oblongis immiſſæ ac in vini rhenani rec. ſeu muſti vaſculo, quod amam vocant, immergantur macerenturque per tres vel quatuor ſeptimanas, ut hoc pacto vinum illud cum herbis, efferveſcat & vis illarum extrahatur, cumque vini ſubſtantia uniatur. Poſtea ſacculi extrahantur è vaſe, ut fæces ad fundum reſideant, & vinum ad uſum clareſcat.

Dotes

Dotes & vires. Vinum hoc medicatum, licet propter ſua ingredientia præſtantiſſima variis polleat viribus, tum ob herbas ophthalmicas valet mirifice ad omnes affectiones oculorum, ex humida & frigida cauſa ortas, utpote ad incipientes cataractas ſeu ſuffuſiones, lippitudines, aliaſque viſus debilitates tam avertendas quam profligandas, eo quod cerebrum debite roborat, & defluxiones ejus frigidas exſiccat. Imagines, culices & muſcas, aliaque corpuſcula oculis obverſantia diſpellit, oculos caligantes emendat, & corrigit.

Secundario autem propter alia ingredientia cephalica, ſtomachica, hepatica, cordialia & alexiterica; compoſitioni huic inſerta hepatis oppilationes aperit, icteritiam ſanat, pectoris & pulmonum vitiis ſuccurrit, asthmati & orthopnææ medetur: paralyſin, epilepſiam, vertiginem colicam alioſque morbos ex frigida cauſa exortos extirpat, uteri ſuperfluitates ac intemperiem frigidam & humidam tollit, venenis ac præcipue lui peſtiferæ præſtantiſſimum eſt remedium tam præſervativum quam curativum.

Quod ſi autem vinum illud medicatum ad ſolam viſivam potentiam roborandam dirigi debeat, tunc ſequens compoſitio ſeu recepta accipiatur, quæ ut ſimplicior, ita etiam gratior erit palato.

℞. fol.& fl. euphras. beton. salv. chelidon.
ana mij.
rorismar. miij.
sem. fænic. ℥iv. sileris mont. ℥j.
l. sassafr. concis. ℥iij.

Cum herbis incisis telæ mundæ aut sindoni albæ immissis procedatur ut antea.

Hanc descriptionem Vladislaus IV. ad examinandum, collegio suo medico obtulit, quam à parente suo Sigismundo III. Polon. & Sueciæ Rege commendatam habuit.

Aqua ophthalmica D. C.

℞. aq. still. sperm. ran. ℥xvj.
phlegmatis vitrioli ℥viij.
sperm. cet. ℈ii. ess. rosar. gt. aliquot.
tinct. cosmet. myrrhisat. qs. pro pauca lactescentia. Misceantur.

Hanc compositionem in duplo D. Cnöffelius sibi præparavit pro futura ægrorum sufficiente provisione. Vires sunt in Amblyopia, amavrosi & suffusione.

Collyrium D. Joannis Felveri.

℞. phlegmatis vitriol. & alum. à. part. æq. ℥iß.
croc. metall. sacch. saturn. ana ʒß.
tutiæ subtiliss. ppt. ℈i.

Stent per mensem in digestione, postea filtrentur. Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti oculus subtiliter abstergatur,

gatur, vel ad canthum externum una & altera guttula instilletur.

Aqua ocularis externa.

℞. succi ex amput. palm. vitis
sperm. ranar. reservat. ana ℔ii.
phlegmat. vitriol. ℔j, quibus immergantur suo tempore
fl. calend. cyani. cichor. rosar.
herb.chelidon. euphras. fænic. ana qs.

Stent per aliquot dies in digest. post adhuc adde
cancrorum contus. no. vij.
hepata mustelæ pisc. prius in cliban. in liquor. reduct. no. xxx.

Mixta destill. in B. vaporoso ad siccit. ferme totalem flor. & herbar. liquor destillatus serv. in vitro bene clauso.

Magnarum virtutum est ad omnem visus infirmitatem, inflammationes & oculorum ruborem nempe aufert, sordes detergit, lacrymas exsiccat, ulcera sanat, suffusionem & cataractam curat, & impedit, insuper ad claritatem oculis augendam & robur, tunicis conciliandam est aqua efficacissima.

OTICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Commendatur colocynthidis pomum cum calefacto oleo amygd. amaror. bene impraegnatum, post fortissime expressum. De

expreſſo hoc oleo colocinthinato cum bombace excepto ponatur in aurem bis vel ter indies.

Ex conſilio D. Cnöffelii Rex fuit reſtitutus Spiritu tartari ſaſſafraſato leviter tepefacto & bombace excepto atque in aurem poſito. Suppoſitis ſtatim linteaminibus probe calefactis ad extra per dimidiam horam.

Sed rediit dolor cum ſurditate, ſtrepitu, & fluxu excrementoſo, ubi idem remedium fuit absque levamine, unde ſeq. balſamum adhibitum.

℞. ſpir. tartar. rectificatiſſ. & ſaſſafrat.
elix. propr. ſ. ſpir. ſulphur. ana ℥ß.
ol. hyperic. ſuccin. ana ℈ß. m.

Huius uſu per 3 dies Rex convaluit.

Juvenis ſtudioſus à ſeptennio aure dextra difficulter & aliquando vix audiit. Cura eius ſic fuit inſtituta. Prius purgatus fuit pilulis anethinis, poſt ſcarificationes factæ ſunt circa ſcapulas, & cucurbitula admota, poſtea uſus eſt hoc topico:

℞. ſpir. formicar. tartar. rectif. ſaſſafrat. à ℥ß.
extr. caſtor. ℈i. ol ſuccin. ſeu ſpiritus gt. x

M. mixturam cum bombace intrudat in aurem & illibi per d. & n. ſervet: applicata ſemper preſſius linteamine intenſe calefacto, pro impoſita medicina in actum tranſpirationis intimioris promovenda.

ODONTALGICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Tinctura odontalgica D. C.

℞. rad. pyrethri lign. ſaſſafr. ana ℨii.
ſem. hyoſciam. caryophyll.
maſſ. pil. de tribus ana ℨi.
inciſ. & contuſ. infund. in ſpir. ſedativo
ſimpl. ℥vj.
Stent per 3 dies in digeſt. vel diutius
Filtratæ tincturæ adde
Extracti ſedativ. liquid. citrat. ſeu
Tinct. granor. quietis ad plac.
dentibus dolentibus ſummopere medetur, ſi dimidium cochlear huius tincturæ in ore per dimidium quadrantem horæ contineatur, poſtea iterum exſpuatur, & ſi opus eſt, ſecunda & tertia vice uſus reiteretur. Idem præſtat & ſeq.

Balſamum odontalgicum.

℞. ol. ſt. caryophyll. camph. luxi ana ℈j.
n. m. expr. qs. pro conſiſt. balſami add.
extr. opii ℨß. fulig. ſplendent. qſ. pro tingendo in nigredinem. f. balſamum. Omnem dolorem dentium (goſſypio exceptum & cavernis impoſitum) ex quacunque cauſa ortum tollit.

Balſamum aliud odontalgicum.

℞. ol. caryophyll. ℨij. in quo diſſolve
camph.

camph. gr. xxiv. add. ol. n. m. expr. qs. pro consistentia, tandem admisc. extr. gr. quietes gr. xv. fulig. splendentis qs. pro tingendo. m. f. bals. odontalgiam subito aufert, quod ipse sæpius expertus.

Balsamum puerorum dentientium.

℞. butyr. maj. non saliti ℥iv.
pingu. gallin. anatis. ana ℥ß.
succ. expr. 69. fluv. sedi major. ana ℥iij.
coq. in diplomate ad consumpt. humiditatis, in fine add. sang. extr. ex cristis galli ℈v. & post unam & alteram ebullitionem exprimantur ubi adhuc admiscere poteris sacch. canti qs. pro dulcedine. m. f. linimentum pro gingivis infantum.

Linimentum ad gingivas tumentes & putridas D. Cnöffelii.

℞. sang. drac. myrrh. mastic. ana ʒß.
croc. martis, alumin. ana ℈i. mell. ros. qs.
m. f. linim. pro dentibus vacillantibus adde ol. jasmin. gt. aliquot
addi potest
succ. acac. ad ℥ß. tinct. lacc. ʒi.
spir. vitriol. ʒß.

PECTORALIA.

* Eph. Dec. 1. An. 67. App.

Curatio phthiseos.

Quamvis phthisis morbus sit periculosus, tamen

tamen plures ſanitati reſtitutos per medicamenta Cnöffeliana ſæpe vidit & ſimili processu curavit D. Mart. Bernardus de Berniz.

Primo in morbo nondum confirmato & absque excretione ſanguinolenta adhibuit D. Cnoffelius pilulas ſuas balſamicas ex aloë, myrrha & croco cum balſ. ſulph. aniſat. ſeu elixir. propr. Helleborino efformatas. Doſis erat ℨß. ante ſomnum. Poſt per octiduum & quidem ter in die ſed mane, à meridie & veſperi has rotulas ſulphuratas:

℞. ſpec. diair. diatrag. fr. ana ℨii.
antimonii fix. diaph. ℨii. flor. ſulph. ℥ß.
ſacch. alb. in aq. tuſſilag. qs. diſſolut. ℥vi.
ol. aniſ. gr. xij. f. tabulæ ad ſcatulam mundam.

Doſ. no. 6. 7. & 8.

℞. antimon. fix. diaph. ℨiß. flor. ſulph. ℨß.
ſpec. diatrag. frig. diair. ſuccin. alb. ppr. ana ℨi.
extr. helen. ℨß. balſ. ſulph. aniſ. ℈ß.
ſacch. in aq. fænic. vel aniſ. qſ. diſſolut. ℥iv.

f. l. a. rotulæ. Seq. ſeptimana loco rotularum præſcripſit.

Pulverem Diakibrik Chybor qui talis eſt:

℞. rad. farfar.. ireoſ. ana ℥i. glycirrh. ℨi.
enul. camp. ℨij.

fol.

fol. hyssop. capill. ♀r. ana ʒi.
sem. anis. fœnic. ana ʒii. flor. sulph. ℥j.
sacch. canar. alb. ℔i. m. f. pulv. subtiliss.

Dos. ʒi. ad ʒii. usus huius pulveris sit mane & vesperi, tribus vel quatuor horis ante cibum superbibendo bonum haustum prisanæ. Pro nocte autem & ante somnum adhibuit

Emulsionem sequentem.

℞. sem. melon. cucumer. à ʒij. papav. alb. ℥ß.
nucl. persic. excort. no. vj.
aq. veronic. s. tussilag. fragor. ana ℥iij.
f. emulsio.
add. sacch. cand. alb. ʒvi. & aliquando
magist. perl. butyr. ℈ij.
essent. ros. ver. seu spir. fragor. ℈i.

Dimidium huius emulsionis frigidissime exhibuit, eundo cubitum. Alterum dimidium sequenti nocte, tertia & quarta die interdixit. Postea loco emulsionis sequens ordinavit

Decoctum antiphthisicum.

℞. rad. farfar. polypod. glycirrh. levistic. à ℥j.
herb. pulmonar. salv. verben. scabios.
fl. hepatic. nob. à mj. sebest. iuiub. ana ʒij.
sem. anis. ℈vij. caricar. no. x. aq. font.
puræ ℔iv.
incis. & contus. crassiuscule coq. in præscripta mens. aquæ simpl. usque ad tertiæ
part.

part. consumpt. decoctum colat. & clarificat. dulcoretur cum mell. clarificato qs.

Dosis ℥iv. ad ℥vi. & ℥viij. mane & circa noctem per octiduum. Finito tempore omnia de novo in modum præscriptum iterum incipienda sunt usque ad meliorationem.

Post absolutam curationem patiens adhuc per unum atque alterum mensem cerevisiam bibit medicatam per species sequentes:

℞. rad. tussilag. polypod. irid. ana ℥iii. enul. caryophyllat. ana ℥iv.
herb. pulmon. veron. scab. hepat. nob. ana miij.
hyssop. mjv.
flor. hepat. nob. miij. ras. l. junip. ℥xvi.
incid. & contund. gr. m. indanturque sacco oblongo s. species pro dolio cerevisiæ.

Pulvis pleuriticus Dn. Cn.

℞. rasur. dent. verris aprugn.
mandib. l. p. ppt. ana ℈ß. fl. sulph. gr. v.
antimon. diaph. rad. bardan. pulv. à gr. xv.
m. f. p. curat pleuritidem, & illico omnes lateris dolores, non sine adstantium stupore.

Sumitur in haustu aquæ bardanæ, cardui mar. seu card. bened. Dosis præscripta, & bis in die reiteranda.

Pulvis alius in pleuritide D. Cn.

℞. rad. bardan. maj. pulv. ℈j. flor. sulphur. papav.

papav. err. pulv. ana ℈ß.
antimon. fixi diaphor. gr. xv. m. f. pulvis.
Eiusdem fere efficaciæ cum ſuperiore. Modus utendi eſt. In aceto bez. ſeu aqua appropriata bis in die ſumendus.

Nota pleuriticum internum & ſingulare arcanum eſt radix Bardanæ ſive lappæ maioris vere, creſcente luna collecta, in autumno vero decreſcente luna, quæ in umbra (non ad ſolem nec ad ignem) exſiccata & pulveriſata detur ad cochl. j. vel ʒii. in vitro vini generoſi, melius in propriæ plantæ aqua.

Pulvis pleuriticus à Cn. alii præſcriptus.

℞. ſang. hirc. ſecundum Helmont. præp. ℥ß.
mandib. luc. p. absque igne ſubtiliter pulv. ʒij.
antimon. diaph. ʒß.
rad. papap. err. ʒj. bardan. ʒß. gr. xv.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. in pleur. tam vera & legitima, quam ſpuria & notha ab authore præſcribebatur. Doſ. à ℈i. ad ℈ii. ʒi. in aqua idonea. Hoc pulvere à pleur. curatus eſt quidam perill. Dnus absque omni ſectione venarum.

CORDIALIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Balſamum radicale margaritarum.

℞. margaritas orientales ſplendidasque, has cum

cum aceto terebinthinæ ſolves, ſolutas ſeparato per evaporationem menſtruo, aqua fontis deſtillata dulcorabis, donec ſapor ablatus fuerit, abeant dein in cella vinaria in liquorem ſuper vitrum vel marmor collocatæ. Tunc accipe ſpir. vini opt. qs. qui guttatim in liquorem inſtillatus, ipſum in talcum quaſi mirabiliter convertit, id vero coagulum per retortam pelles, & in oleum vertetur.

Hoc ex margaritis quidem elaboratum, in virtute vero eſt verum talci oleum, quod à chymicis celebratur. Hoc nitor margaritis reſtituitur, hoc mulierum facies albeſcunt, & ſplendeſcunt. Cordiale eſt nobiliſſimum, aurum potabile in operatione quàm proxime accedens, nam epilepſiam depellit, cardiacas paſſiones vincit, ſanguinem rectificat, in confortatione cerebri, memoriæ & cordis conducit. Fætum in utero, humorem vitæ & naturam internam in omnibus membris fortificat, putredines arcet, ſenectutis incommoda retardat, optimum arcanum, tutiſſimumque cuivis familiariter uſurpandum. Doſ. à ℈ß. ad ℈i. & ℈ij. in aqua cordiali.

Eſſentia moſchi ambrata officinæ Regiæ Vladislai IV.

℞. conf. alkerm. ℥i. ſpec. diambr. diamoſch. d. ana ℥ß.

lign. aloes. ʒj, moſch. opt. ℈j. ambr. ʒß.
ſpir. ardent. roſ. extr. Norimberg. à ℥ij.
vini cinamomiſat. ℥j. caryophyllat. ℥ß.

Bene mixta in vitrea phiola hermetice clauſa ſtent in digeſt. per menſem & quidem caloris leniſſimi. Defuſus liquor filtretur & uſui ſervetur.

Cordiale & cephalicum eſt. Doſ. gt. v. vij. ad ℈ß. ℈j. Not. Remanentia in filtro chartaceo odoris adhuc plena aliis uſibus externis inſervire. & ſuffimentis admiſceri poteſt.

Eſſentia moſchi & ambræ D. C.

℞. moſch. ℈ß. ambr. ℈j. conf. alkerm. ʒij.
ſpir. roſ fragrant. lil. convall. ana ℥ß.
aq. carbuncul. elixir. Matthiol. ana ʒj.

Mixta circulentur per octiduum vel diutius. Eſſ. poſtea per ch. filtrata odoris ſuaviſſimi in vitro bene munito ſerv. ad uſum.

Confortat cor, cerebrum, ſpiritus animales, vitales Doſ. à gt. iij. ad vj. & ℈ß. in vino generoſo, aqua cinamomi vel alio conveniente liquore.

Tinctura cordialis.

℞. aquæ cord. Saxon. rub. id. borrag.
bugloſſ. ana ℔ß. è toto citro ℥IV.
conſerv. fl. tunic. roſ. r. vitriolat. ana ℥ij.

Mixta ſtent in vitro per unam atque alteram

teram horam, postea exprim. et per ch. filtrentur. dein add.

syr. rub. id. granator. ana ℥j.
spir. sulph. per campan. fact. qs. ad gratum sapor.

Cui adhuc admisceantur.

aq. è typh. cerv. rec. destill.
cinamom. cordial. ana ℥i.

Filtrentur per ch. emporet. f. Tinctura cordialis, pro Rege ex præscripto D. Cröffelii.

Per intervalla sumenda in debilitate virium, compressione cordis, & incalescentia interna ex morbo podagrico.

Mixtura cordialis calida.

℞. elix. vit. Matth. ℥iij. spir. lil. convall.
aq. cinamom. cord. ana ℥i. conf. alkerm. ℈v
spec. diamosch. d. diambr. ana ℈iiß.

Diger. leni igne per 24 horas bene clauso vase, liquori filtrato addantur

Tinct. corall. ʒv. gran. chermes ℈v. m. serv. ad usum. f. ut supra.

Ad omnem corporis imbecillitatem à causa frigida ortam medicina efficax est. Commendatur & ad cerebri affectus frigidos, ideo in apoplexia, paralysi, & comitiali morbo, & in ipso paroxismo valde conducit. Datur & in animi deliquio & cordis palpitatione summo cum emolumento. Dos.

 à gt.

à gt. x. xv. ad xx. per ſe, vel cum aliquo vehiculo idoneo.

Mixtura cordialis temperata.

℞. aq. cord. temperat. herc. Saxon. ℥iij.
citrat. comp. meliſſ. c.v. cinam.c.flor.
cordial. ſ. v. deſtill. ana ℥j.
extr. Norimberg. dict. Auguſtanor. ʒvi.
eſſ. citr. liquid. ex rec. cortic. ℥iß.
ſeu tinct. gran. cherm. per ſpir. roſar.
vel bacc. rub. idæi fact. ʒij.
ſyr. rub. id. corall. granator. ana qſ. m.

In febribus malignis & peſtilentialibus commendatur: ſpiritus vitales reficit, atque ſyncopi & cordis palpitationi auxiliatur. Doſ. cochlear unum per intervalla aliquoties in die.

Eſſentia cordialis odorifera D.B.

℞. ol. cinamom. ver. ℈i. caryophyll.
n. m. ſtill. ana ℈ß. roſ. ver. gt. vj.
ſuper aqua Damaſcena coll. gt. viij.
ſpir. vini tartariſat. roſat. & cum aliquot
granis ſalis armoniac. vol. impræ-
gnat. ℥iix.

Diger. in vaſe opt. clauſo per aliquot dies, poſtea adde
eſſ. moſch. ambrat. ad pl. e. gr. gt. viij. ad xvj.
Doſ. gt. iij. ad vj. in vino vel aq. cinamomi.
Admiſcetur & aliis medicamentis cordialibus.

Epi-

Epithema Cnoffelianum calidum.

℞. extr. ſive aq. Norimberg. ſecundum Ph. Auguſt. parat. ℥iij.
aq. carbunc. Imp. Carol. embryon. à ℥j.
cinamom. ʒvj. roſar. ℥ii. m d. ad vitrum.

Epithema aliud frigidum.

℞. aq. cord. fr. ℥iij. meliſſ. Imp. Carol. roſ. à ℥j.
ſucc. citr. rec. expr. ʒvi. acet. roſ. rub. id. ana ℥ß.
pulp. cort. ext. rec. citri ℈iv.
Conf. alk. ℈ij. m. pro epithemate S. Aeuſſerliches Puls- und Hertzwaſſer.

Balſamum cordiale odoriferum.

℞. ung. rubr. pomat. Reginæ Cœciliæ ℥ß.
ol. n. m. expr. ex cort. citr. rec. ſ. igne extr. ana ʒi.
flor. aur. Rom. ℈ii. ſt. cinamom. gt. jv.
caryophyll. gt. ij. moſch. ambr. ana gr. jv.
m. f. balſamum.

STOMACHICA.

* Ephem. Dec. I. An. 6. 7. App.

Mixtura ſtomachalis.

℞. elix. propr. Cnöff. ſpir. acid. de tribus ana ʒvj.
elix. Matth. mixt. de tribus ana ℥iß.

extr. cal. arom. ʒj. eſſ. menth. odor. Cn.
macis ana ℈i.
cinamom. ℈ß.

Mixta diger. clauſo vaſe per 24 horas. poſtea col. Doſ. à ℈ß. ad ℈i. in vino ſeu aqua ſtomachali vel in alio liquore convenienti.

Eſſentia ſtomachalis.

℞. fol. menth. miij. ſpec. imperator. ℥iiß.
ſem. aniſ. fœnic. à ℥ß. ſpir. v. rectif. ℔iij.
papav. per octid. poſtea deſtill. in MB. liquori deſtillato ſpirituoſo add.
extr. cal. arom. zedoar.
ol. ſtill. nuciſt. menth. cinamom. à ℈j.
caryophill. aniſ. ana ℈ß.
ſacch. canar. alb. & cum aceto eſurino ppt.
pro excipiendis oleis qſ. ſal. tart volat ʒiii
Stent in digeſt. donec perfecte uniantur. Eſſentia per lint. ſubtile colata ſervetur in vitro bene claudendo. Vires.

In ventriculi & hypoch. atque inteſtinorum infirmitatibus à cauſa frigida conducit. Doſ. ℈j. ad ℈ii.

Elixir abſinthiacum comp.

℞. extr. abſ. liquidi Cnöff. deſcript. ℥iij.
ſpir. tart. ſaſſafrat. ℥i. ʒi.
vitriol. mart. ʒvi. vulg. ʒiii.
tinct. ſantal. c. ſpir. v. ſtomach. extr. ʒvj.
Mixta ſtent per d. & n. in digeſtione, poſtea filtr.

filtr. & uſui ſerv Doſ gt x. ad xv. & xx. in vino, ſeu alio liquore appropriato.

Elixir vitæ ſtomachicum.

℞. rad. cal. arom ℥i galang ʒvj cinamom. ℥iiß ʒii.

n. m. ℥i. caryophyll. macis. cardamom. ana ʒvi.

cort. flav. aur citr. ana ℥i.

ſem. anis. carui. coriandr. ana ℥ß. ʒij.

ſpir. ex frumento ℔xij. facta maceratione per 3 dies deſtill. ex b. v. liquori egreſſo denuo immergantur.

ſpec. diamoſch. d. diambr. à ʒj. ſant. r. ʒvj. Stent per aliquor d. in loco ſaltem frigido poſtea filtr. & c. ſyr ord. ſacch. canar. qs. dulcoretur. Elixir præſtans in aff. frig. ſtomachi. Doſis à cochl. dimidio ad cochl. unum & duo.

Not. aquæ ſtomachales tinguntur per infuſionem fol. hed. terr. in colorem ſmaragdinum, vel cum cort. aurant. croco ſeu cnico hortenſi in colorem aureum, vel cum lign. ſantal. raſp. in rubrum colorem ſeu cum torna ſolis in purpureum, qui color conciliatur quoque cum cocco Polon. conf. alkermes ſeu caryophyllis aromaticis. Viridiſſimus & pulcherrimus etiam color obtinetur per ſuccum ſeu ſyrupum flor. violarum martial. cum grano una atque altero ſalis tartari.

Unguentum seu Balsamum stomachicum.

Cæciliæ renatæ Reginæ Polon. & Suec.

℞. ol. n. m. expr. ℥iß. still. menth. mastic. nardin. ana ℥i.
caryophyll. cal. arom. ana ʒii.
macis. carvi ana ℈iv.
bals. peruv. ℥ß. mastic. ʒvi. ceræ alb. virg. qs.

m. f. balsamum nobile stomachicum & fragrans, quod externa sua inunctione mirabiliter stomachum roborat. Sumitur & intra corpus cum ovo sorbili.

Nota pro Rege Vladislao IV. commiscebatur cum oleo formicarum atque moscho & zibeth. qs. pro balsamo locali ante actum matrimonialem.

Emplastrum stomachale ejusdem.

℞. mastic. ℥iii. Tacamah. ʒvi. landan.
storac. calam. resinos. ana ʒiii.
ol. mastic. & cydon. ana ℥i. tereb. ℥iii.

his invicem lenissimo calore mixtis adde
ceræ virg. ℥viij. gall. moschat. ʒiii.
caryophyll. n. m. cinamom. cardamom. ana ʒii.
lign. aloës, cubeb. ana ʒi. ℈i.

Agitentur & impastentur optime & cum parum refrixerint adde bals. indic. peruv. qs. f. l.

f. l. a. emplastrum ad corroborandum stomachum efficacissimum.

Emplastrum stomachicum aliud officinale.

℞. tacamah. ℔i. mastic. storac. calam. ana ℥vi. tereb. qs. pro dissolutione specierum. add. ceræ citr. ℥vi. bals. indic. de peru qs. m. f. l. a. empl. quod in usu extend. super alutam & applicetur regioni ventriculi, mirifice concoctionem promovet, dolores sistit & stomachum corroborat.

DYSENTERICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Bolus in Dysenteria.

℞. cons. ros. antiq. ʒiß. theriac. pulv. pannonic. ana ℈i.
laud. op. gr. j. m. f. bolus.

Rex Casimirus hunc bolum sumpsit, & statim melius habuit.

Electuarium Dysentericum.

℞. succ. acat. sive prun. sylv. inspiss. ℔ß. ℥iij. cons. ros. antiq. fl. pap. err. cond. cydon. ana ℥iv.
mell. ad spissitud. coct. ℔ß. r. ad. tormentill.
gland. immatur. n. m. ana ℥iij.
c. myv. cydon. qs. f. s. a. Electuarium me-

diæ conſiſtentiæ. In dyſent. diarrh. lienteria, aliisque fluxibus deſperatis potenter adſtringendo: remedium eſt infallibile. Doſ. à ʒi. ad ʒii. ſuperbibendo hauſtum aq. ſperm. ranar. deſtill. Formula pro bolo.

℞. elect. dyſenteric. ʒi. laud. op. gr. i. m.

HEPATICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis hepaticus Dn. Cn.

℞. ſal. eſſential. acetoſell. ℥ß.
ſacch. roſat. ſimpl. (per aq. roſ. fragrant. ppt.)
citrat. ana ℥ß. ʒii.
eſſ. citri ex cort. rec. extr. ſ. q.
magiſt. ſeu tinct. ſandal. r. ℈ii.
m. f. p. gratiſſimus incarnati coloris.

Vires ſunt hepaticæ & ſpleneticæ. Ex hoc pulvere cum aq. fontan. fit & potus gratiſſimus pro iis, qui pulveres faſtidiunt.

Electuarium Hepaticum.

℞. conſ. roſ. vitriolat. flor. tunicæ, acetoſell.
condit. pulp. citr. rad. cichor. cort. citr. ana ℥ß.
pulv. hepat. ℈vi. ſpir. vitriol. coagulat. ℈ß.
eſſ. citri ex rec. cort. extr. ad pl.

Confert in intemperie calida hepatis & in febribus calidis & continuis pro corroboratione virium & refrigeratione inſigniter. Doſ.

Dos. magnitudine iuglandis parvæ per intervalla in die.

Aperitivum Martiale.

℞. croc. martis aperitivi (ex solo vitriolo martis per calcin. lenem ad rubed. usque parat.) ℈vi. gr. iv.
salis essent. acetosell. ℈iv. gr. xv.
sacch. canar. alb. ℈xvi.
ol. still. veri ros. gt. iv. m. f. p. colore, odore, sapore gratus. Dos. à ℈i. ad ʒß. & ℈ii. in jusculo carnis.

HYDROPICA.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7. App.

Hydropis curandi methodus D. Cnöffelii.

Primo exhibuit purgantia sua specifica & universalia & quidem reiteratis vicibus in forma pilul. quæ erant extr. helleb. nigri ℈i. cum mercurio fixo corallino, quibus peractis ordinavit tabulas sequentes:

℞. bez. mineral. aperitiv. martial. Cn. à ℥ß.
antimon. fix diaph. tartari Martiati à ʒiij.
misc. pro pulvere & c. sacch. albiss. canar. ℥viß.
in aq. meliss. cinamom. cordial. & ros. ana qs. soluti
f. tabulæ more consueto; de quibus patiens sumpsit ter in die, sc. mane, à meridie, & circa

circa noctem & semper tribus horis ante vel post cibum. Dosis ʒiß. vel ʒii. per octiduum, hinc accessit ad sequentia:

Vinum Martiale compositum.

℞. limat. martis ℥ß. ad ʒvj. cort. fraxin. lign. tamarisc. à ʒiij. iunip. ℥i. sassafr. ʒii. rad. helleb. nigr. ℥iij. polypod. ℥iß. caryophyllat. tartar. albiss. ana ℥ß. sem. cartham. ʒij. spir. salis gt. xij.

spec. incis. & gr. m. contusæ includantur sacculo, immergendo in vini opt. Hungar. ℔vi, & post sufficientem macerationem in vase terreo satis capaci vinum martiale comp. asservetur in loco frigido. Dos. ℥ii. ad ℥iij. in aurora per duos dies, tertio sumantur.

Trochisci Martiales.

℞. tartari martiati ℥ß. fl. sulphur. ℈viij. antim. fixi diaph. ʒii. bez. min. martial. corall. r. ppt. ana ʒiß. sacch. canar. alb. ℥ivß. f. c. aq. meliss. citrat. qs. & ess. citri ex rec. cort. extr. ℥ß. Rotulæ in forma & magnitudine man. chr. Dos. no. 6. ad 7. bis in die sc. mane & vesperi per 3 vel 4 dies. Sexto vel septimo iterum sumitur vinum martiale & sic alterando continuando per tempus aliquod.

Et ne semper purgetur æger & vires labascant adhibeatur seq.

Mixtura

Mixtura hydropica.

℞. elix. propr. ſpir. tartar. per l. ſaſſafras corr. ana ℥ß.
mixt. de tribus ℥iij. extr. liquid. abs. ℥j.
Mixta ſtent in digeſtione per d. & n. poſt adde
eſſ. cort. citr. rec. qu. pl. Doſ. à ℈j. ad ʒi. in vino ſeu aqua bacc. & fl. ſambuci ℥iij. ſumme prodeſt.

Pulvis anti-hydropicus.

℞. crem. tartar. martiat. ℈i. ſalis fraxini nitrat. tartar. vitriolat. ana gr. viij. bez. min. martiat. gr. vij.
corall. r. ppt. gr. xvi. eſſ. citr. ex cort. rec. extr.
ad pl. miſc. in mortario lapideo. D. ad ch. pro doſi & tales doſes no. 14. ad 14. ch. ſ. pulvis anti-hydropicus intermediis diebus ſumendus.

Cataplaſma inſigne ad tumores œdematoſos.

℞. ſterc. columbini in aceto macerat. ℔j. caprin. ℥iv.
ſalis triti ℥ii. ſulph. viv. ℥j. nitri ℥ß.
pulv. rad. enul. ebuli. bacc. laur. contuſ. ſumm. aneth. fl. chamom. ana ʒvi.
ſem. naſturt. ʒii. c. aq. fl. ſamb. & vin. ana qſ.
coq. ad pult. ſolidioris formam, ne manibus adhæreat, cui immiſce

tereb. opt. ℥iß. mell. ℥ii. ſucc. ebul. ℥ij.
rad. ir. noſtr. ℥iß. f. catapl. hydropicum.

Cura experta in aſcite deſperata.

Magna Domina ſyrupum de ſpina cervina & fermentatione factum ſub ſingula intumeſcentia duo cochlearia ſumpſit, quod mirifice tumorem conſumpſit in abdomine, in pedibus vero non ita, ideo & ſeq. cataplaſma applicatum.

℞. fimi columb. qu. ſ. c. tribus ✠ cereviſiæ & part. j. ✠ vini cataplaſma, ad conſiſtentiam pultis ſubactum, linteo duplicato inducendum.

Hoc cataplaſma à calce per ſuras utriuſque pedis extenſum ad genua usque, & ſingulo biduo renovatum eſt. Interea & ſequentes rotulæ quotidie bis ſumptæ ex conſilio D. Cnöffelii.

℞. acidi tartari ʒvj. antimonii fixi
fl. ſulph. ana ʒiij. pulv. aperitiv. ex ♂.
bezoardici martial. à ʒii. ſacch. alb. ℥vij.
ſpir. roſ. aq. cinamom. acut. ana ʒiij.
fl. cichor. lumbr. ana pro diſſolut.
ſacch. qſ.
ol. ligni rhod. gt. ii. f. ſ. a rotulæ

Doſ. no. 7. m. & v. tribus hor. ante & poſt cibum, ſicque tumor, atque Domina illa integre reſtituta fuit.

In

In gangræna topicum Illustrissimo Principi præscriptum.

℞. herb. verbasc. solan. hyosciam. ana mv.
flor. samb. miij rosf. mj.
sem. lini. fœnigr. psyll ana ℥ß.
aq. sperm. ran non destill. ℔viij.
coq. forti ebullitione, inque mucilagine expressa solv. camph. per amygd. exc. l. a. subactæ ℥ij.

Jam ℞. huius mixt. camphor.
aq. sperm. ranar. non destill. ana ℔ij.
myrrh. in aq. nymph. sol. ℥ij.
pulveris topici qs misc. topicum hoc singulo bihorio applicetur calide, linteamina semel applicata nunquam removendo, sed identidem humectando cum spongia medicamine calente imbuta.

Pulvis topicus.

℞. lithargir. pulv. ℥ij. mastic. myrrh. à ʒj.
ceruss. sperm. cet. ana ʒij.
sperniol. Croll. Theophr. ʒiij. m. f. pulv.
alias & hoc vinum balsamicum locale pedibus cum notabili successu applicatum est.

℞. myrrh. ℥i. aloës. mastic. ana ʒii.
sperm. cet. ʒiij. vin. opt. Hungar. cum sem. lin. fænugr. & rad. alth. ana qs. coct. ℔iij. sperm. ranar. non destill. ℥xl. bulliant prius cum vino species, postea colato & frigefacto decocto admiscebis tandem mucaginem.

Not.

Not. mucago ex seminibus & rad. alth. separatim extrahi debet, postea sperma ranarum admiscetur.

SPLENETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis aperitivus spleneticus.

℞. crem. tartar. albiss. ℥j. croc. ♂. aperit. ℥ß.
antim. diaph. fixi ʒi. gr. xvj.
ess. citr. rec. extr. ex cort. gr. xvj.

m: f. p. subtiliss. vires habet aperiendi, dissolvendi & incidendi viscerum infarctus. Dos. ℈ii. ad ʒi. mane & post meridiem per 14 dies.

Pulvis cachecticus simplex D. Cnöf.

℞. limat. chalyb. puriss. probe lot. iterumque siccat. ℔j. hunc imbue cum lixivio salis abs. per ✠ fact. qs. & iterum siccetur, qui labor tam diu repetendus, donec omnis limatura in ferrugineam substantiam sit redacta ut pulverisari & in tenuissimum pulverem reduci queat. Pulvis ita paratus vel prius bene edulcoratus servetur usui. Inde postea fit:

Pulvis cachecticus compositus.

℞. pulv. cachect. simpl. ℥iv. caryophyll.
cinamom. ana ℥ß. macis ʒii.
sacch. albiss. ℥j. f. pulv.

in

In curanda cachexia hic pulvis D. Cnoffelio erat familiaris, omnem pallorem in morbo virgineo tollit, menstrua inordinata corrigit, retenta promovet, & in reseratione viscerum obstructorum remedium commodum est. Dos. à ℈i. ad ℈ii. & ʒj. Cnöffelius pulverem hunc cachecticum sibi paravit loco lixivii absinth. cum succo purificato acetosellæ, in quo prius aliquid cremoris tartari dissolutum erat.

Tartarus Martiatus.

℞. vitrioli martis per spir. vitriol. seu sulph. parat. ℥ß. solv. in succ. depur. acetosell. s q. add. crem. tartar. albiss. ℥iij. tinct. sandal. q. s. tartarus ita impastatus lenissimo calore exsiccandus, pulverisandus & in vitro puro asservandus est. Dos. ℈i. ad ʒi. in obstructionibus viscerum & vasorum sanguifluorum aliis remediis prævalet, menstrua retenta promovet, aliisque morbis hepatis & lienis conducit.

Essentia martis vitriolata.

℞. vitriol. martis per spir. vitriol. parati arcani tartari ana pt. æqual. q v. pulverisata misc. opt. in mort. vitreo, pulvis commixtus supra vitream tabulam expansus ponatur per octiduum & diutius in locum humidum & frigidum qui brevi post efflorescens in liquorem rubescentem crassiorem mutatur

aspectus, ex quo postea beneficio spir. vini opt. & rectificati tinctura extrahitur sanguinis instar rubicundissima, quæ per ch. filtrata in vitro bene clauso ad usum servetur.

Vires sunt insignes in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensiumque suppressionibus morboque virgineo & cachexia. Dos. ℈i. ad ʒi. plus minusve pro morbi natura in iusculo vel vino.

Essentia martis composita.

℞. ess.mart. præced. ℥ß.tinct. corall Cn. ʒii. ess. mosch. ambrat. ℈iv.

(Not. pro fœminis hæc omittenda, ejusque loco substituenda ess. castorii) M.

In melancholia, epilepsia uteri, aliisque morbis chronicis huius ess. virtutes sunt admirabiles. Dos. à ℈i. ad ʒß. & ultra in vino vel aliquo liquore appropriato.

Tinctura tartari.

℞. crem. tart. albiss. & opt. pulv.
ol. tartar. per deliq. fact. ana ℔ß.

misc. ac leni cal. in vitreo vase iterum coagulentur. Ex hac massa, quæ prius super porphyrite læviganda est, extrahitur tinctura rubicundissima beneficio aquæ temperatæ, q. s. quod tinctum est, auferatur, & nova aqua temperatauaffun datr, dige-

stione

ſtione levi peracta iterum quod tinctum defundatur, liquores tincti filtrati abſtrahantur ad tertiam partem usque, reliqua tinctura tartari ſerv. ad uſum.

Præſtans eſt in melancholia & affectione hypochondriaca, arthritide, calculo & retentione urinæ. Omnes enim craſſos & tartareos humores expellit & in morbis chronicis & diuturnis febribus intermittentibus utiliſſima eſt medicina, in vino vel aqua deſtillata appropriata. Doſ. à ℈i. ad ℈ii.

Hanc tincturam etiam D. Cnöffelius extrahebat cum phlegmate vitrioli non ſolum pro uſu interno, ſed & externo, ad membra podagrica & dolentia illinenda. Topicum ab authore ſæpius adhibitum & probatum.

Spiritus tartari compoſitus.

℞. ſpir. tartari per infuſ. l. ſaſſafr. corr. ℥i.
tinct. ♂t. aperitiv. Cn. ℥ß. conſ. alk. ʒi.
mixta.

Stent per n. vitro bene clauſo in digeſtione, poſtea filtr. & ad uſum ſerventur.

Vires ſunt incidendi, attenuandi, reſolvendi.

Hinc in arthritide, melancholia hypochondriaca, ſcorbuto, hydrope, aliisque lienis & meſenterii morbis & obſtructionibus convenit: ſudorem & urinam promovet, & ab omni tartarea obſtructione liberat. Doſ. à gt. x. ad xv. & ℈i.

Balsamum spleneticum externum D. Cn.

℞. ol. tartar. destill. & super l. sassafr. rectificat. bals. sulph. per ol. juniper. fact. ana ℥ii.
ol. cappar. expr. (cum rad. anchusa tinct. ℥ß. c.
cerat. santal. qs. f. bals. consist. consuetæ, cui adhuc admisc. ol. lign. sassafr. gt. xvi.

Duritiem & tumorem splenis à flatuosis humoribus & tartareis impuritatibus resolvit, si regio splenis bis in die inungatur.

Hæmorrhoidalia.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. app.

Cum Rex Casimirus ob acrimoniam fœculenti sanguinis non raro & aliquando 6. vel 7. septimanis omni die hæmorrhoidum fluxu vulgaria medicorum remedia spernente laboraret, nihilominus sequentibus Dr. Cnöffelii medicamentis fuit curatus.

Emulsio coralliata D.Cn. ad fluxum immodicum hæmorrhoidum.

℞. decoct. hord. aq. sperm. ranar. destill. ana ℥ii.
sem. melon. cucumer. ana ʒii. amygd. d. excort. no. viij.
f. l. a. emuls. add. man. xti coralliat. ℥ß.
corall. r. cum sperniol. insuccat. ℈ii. oc. 69. ppt. ℈i.

m. Hanc emulsionem Rex per 10 dies continua-

nuavit, & ex ſolo uſu huius medicamenti convaluit.

Emulſio ſtyptica Reginæ

in fluxu magno hæmorrhoidum & menſtruorum cum metu dyſenteriæ ex præſcriptione D. Cn.

℞. decoct. hord. cum rad. ſerpentar. ſ. q. parati.
aq. ſtill. ſperm. ranar. ana ℥ii.
ſem. papav. alb. & nigr. ana ʒii.
gland. immatur. no. ij. amygd. d. excort. no. vj.
m. f. emulſ. cui adhuc adde
gelatin. cc. ℥ß. miv. cydoniat. ʒvj.
magiſt. corall butyr. ℈i. unic. foſſ. gr. xv.
extr. ſedativ. gr. j. m.

Semel hanc emulſionem Regem eundo cubitum bibit, unde fluxus uterque ceſſavit, ut medico auxilio amplius non indiguerit.

Oleum hæmorrhoidale.

℞. rad. ſcrophular. ℥ij. chelidon. ℥j.
herb. linar. c. flor. mij.
fol. hyoſciam. fl. verbaſc. ana mj.
ſpong. cynorrhod. n. jv. ſcarabæor. pil. no. xij.
ol. ſperm. ran. ℔iß. lini in ☉le albific. ℔ß.
facta maceratione add. ſucc. 69. ℥iij.
bulliant

 lento

lento igne ad consumpt. humiditatis, fiatque fortis expressio, insolentur adhuc per aliquot dies.

Mirum in modum lenit pertinacem tumidorum hæmorrhoidum dolorem, si calide applicetur.

Pulvis externus hæmorrhoidalis niger.

℞. sperniol. simpl. (ex oculis nigris ppt.)
corn. fossil. ana ℥vj.
alum. crud. vitriol. ad rubed. calc. à ʒiij.
gall. immatur. pulv. ℈vj. m. f. pulvis.

Usus eius externus est, non solum in fluxu nimio hæmorrhoidum, sed & in quavis hæmorrhagia, maxime vulnerum si gossypio exceptus osculis venarum stillantium imponatur.

Pulvis alius hæmorrhoidalis ruber.

℞. unic. foss. lacc. rubr. globulos. pictor. musc. crustac. oss. humanor. ana ℥ß.
alumin. crud. spern. sicc. ex ipsis ranis cum proprio sperm. parat. ana ʒii.

m. f. p. eandem habet virtutem & usum cum præcedenti, nempe externum, etiam in desperatissimis hæmorrhagiis, cæteris remediis nihil juvantibus.

Pulvis hæmorrhoidalis internus.

℞. corall. r. ppt. unic. foss. sperniol. sicci s.
ana ʒii.

sedativ.

ſedativ. citrat. ſ. gr. iij.
eſſ. roſ. veri odorif. gt. vj.

miſc. in mort. lapid. poſtea divid. in part. 6. æq. in emulſione ſpecifica ſeu aq. ſperm. ran. ſumendas, omnem hæmorrhagiam ſiſtunt.

Rex à graviſſimo hæmorrhoidum fluxu in Italia curatus beneficio ſpongiæ in atramento ex vitriolo & galla parato intinctæ, & in orificium conſuetum intruſæ. Pro interno remedii præſcripta fuit infuſio ligni lentiſci, de qua ter in die bibit ſc. mane à meridie & veſperi aliquando & in prandio loco potus ordinarii.

ANTINEPHRITICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Specificum antinephriticum
ſeu
Medicamentum cryſtallinum à D. Andreæ Cnöffelio.

Regis Vladislai IV. uſibus dicatum.

℞. magiſter. cryſtal. montan.
lithontriptici ana ℥j.
tartari vitriolat. cryſtalliſati ℥ß.
ſpir. vitriol. coagulat. & fix.
ſantal. rub. pulv. ana ʒj.

m. probe ſubigendo in mort. vitreo in alcohol. ſummum & arcanum in frangendo, atterendo, radicitusque pellendo calculo, cujuscunque ſpeciei & loci, ideo & in arthritide

tide aliisque morbis tartareis sumitur. Omnem enim impuritatem limosam per urinam expellit, & gonorrheam curat. Dos. à ℈j. ad ʒß. & ℈ii. in brod. vino vel alio liquore destillato bis, ter, vel quater in septimana.

Magisterium crystallorum Montan.

℞. crystallorum pellucidarum ℔j. ignianantur, extinguanturque in spir. vitrioli non dephlegmati ℔ij. qui labor decies repetendus est, tandem super porphyritem redigatur in subtilissimum alcol: vires huius magisterii sunt ad calculum totius corporis atterendum. Prodest & podagricis & aliis quam pluribus morbis.

Spiritus vitrioli post præparationem crystallorum relictus filtretur & reservetur. Vires censetur habere diureticas. Dos. gt. vii. ad x. in jusculo carnis, decocto petroselini, aquis destillatis specificis.

Tartarus vitriolatus crystallisatus.

℞. spir. vitriolati crystallisat. part. j.
salis tartari liquidi part. ij. affund. guttatim

spir. vitrioli super liquorem salis tartari tamdiu, donec strepitus cesset, idque in vitro capaci, sic fiet coagulum. Sedata ebullitione & evaporata humiditate & quidem lento calore ad siccitatem residuum servetur pro specifico antinephritico.

Est

Est insigne digestivum, quod in omnibus obstructionibus viscerum exhibetur. Dos. à ℈ß. ad ʒj.

Magisterium lithontripticon.

℞. spir. sal. opt. rectif. ℔j. solv. in illo lap. judaic. lyncis, spongiæ, ætitis à ℥ß. oc. 69. ʒvi. infundantur lapides prius contriti spiritu salis, stent per aliquod tempus in digestione donec plane sint soluti. Solutiones claræ, & flavescentes decantentur, & filtrentur, & cum spiritu vitrioli crystallisato guttatim instillato præcipitentur in butyrum dulce, pulvis præcipitatus exsiccetur & asservetur in vitro puro.

Nota. Præcipitatus pulvis & cum spiritu ardente baccarum juniperi circulari potest, quo iterum abstracto remanebit in fundo vitrei coagulum, instar butyri. Est medicina dissolubilis in omni liquore.

Vires habet lithontripticas. Dos. à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. per se vel cum diuretico aliquo. Præcipue vero dicatur componendo specifico antinephritico, ad quod etiam requiritur.

Spiritus vitrioli coagulatus.

Fiat prius sal fixum nitri cum frequentissimo sulphuris in crucibulo ignito injectione ut scis, secundo à sale hoc fixo in MB. abstrahe spir. vitrioli rectificatum, eo

uſque, quo ſal hoc nitri nil amplius recеperit.

Pilulæ in calculo R. & V.

℞. magiſt. lithontript. antimon. diaph. reſol. ana ʒß.
ſalis ſuccin. ℈ß. gr. v. extr. ſedativ. gr. iij.
ſucc. glycirrhiz. inſpiſſ. gr. xii. m f. maſſa, ex qua formentur pil. no. 21. pro 3 vicibus, pro qualibus doſi n. 7. ſumuntur circa noctem ſuperbibenda bonum hauſtum aciduli vegetabilis.

Electuarium contra calculum D. Cn.

℞. ſang. hirci ſecund. Helmont. ppt. ʒiij.
mag. lithontript. butyr. ℈vj.
conſ. petroſel. heder. terr. ana ℥iß.
elæoſ. citr. ex rec. extim. cort. extr. ʒj.
ſyr. malv. comp. præparation. Cn. qs.
m. f. elect. uſus. Mane à lecto ſurgenti ſumitur quantitas nucis caſtaneæ per aliquod tempus.

Eſſentia lithontriptica & antiarthritica.

℞. ſpir. juniper. heder. (vel quod melius ſpir. lithontript.) ana ℔ß.
extr. rad. ſaxifrag. bacc. juniper. ana ʒij.
fol. hed. terr. alkek. ana ʒj.
ſal. tartar. ʒi. ℈j.
ol. juniper. ʒj. carui, aniſ. ana ℈j.

Com-

Commixta diger. in vitro opt. clauſo tam diu, donec perfecte uniantur. Poſtea filtretur, uſuique aſſervetur in omni calculorum genere. Doſ. cochlear. ſemis ad j. & ij.

Nota. Lacryma vitis viniferæ menſe Martio collecta in calculo R. & V. eſt remedium ſæpe probatum doſ. ℥iij. bis in die.

Mixtura lithontriptica & antiarthritica.

℞. tinct. tartari per ſpir. lithontr. fact. ℥iij.
ſpir. tartar. ſaſſafrat. ʒiij.
extr. lithontript. ʒj. eſſ. cort. rec. citr. q. v.
Stent per d. & n. in digeſtione, poſt filtr. Doſ. à ℈ß. ad ℈j. in liq. appropriato deſtillato ſeu vino Rhenano.

Colica Nephritica.

In hac Regi Vladislao IV. hæc formula fuit ordinata.

℞. tinct. tart. Cn. ʒii.
ſpir. carminat. lithontript. ana ʒvj.
elæoſ. citr. ex cort. rec. extr. qv.
m. f. mixtura. Doſ. cochl. ß. ad cochlear unum ſed parvum.

Spiritus vini lithontripticus officinæ Regiæ Warſavienſis.

℞. fol. hed terr. mjv. ſem. dauc. mij.
rad. petroſel. raphan. maj. ana ℥iß.

fruct.

fruct. cynosbati mij. nucl. persic. contus. mj.
spir. avenacei ℔viij. stent in infusione per octiduum, postea destill. in MB. spiritus in prima destillatione prolectus tingatur cum fol. heder. terr. qs. in colorem viridissimum.
℞. huius spiritus ℔j. syr. violac. ℥iij.
salis vel ol. tartari guttas aliquot, & erit simili modo spir. vini lithontripticus viridissimus.

Emulsio nephritica D. B.

℞. sem. 4. frig. maj. exc. non rancid. à ʒij. papav. ʒj.
nucl. persic. ceras. amygd. amar. decort. ana ʒiij.
decoct. hord. cum sem. Dauc. ppt. ℥iv.
aq. petrosel. liq betul. still. à ℥j. f. emulsio.
add. syr. seu iulap. è succo betul. de alth. Fernel. ana ʒiij.
oc. 69. ppt. ʒj. spir. fragor. gt. aliquot
m. f. Milch auf die Nacht auf 2mahl.

Arcanum sanguinis hirci c. calculum.

℞. sang. hirci secundum Helmont. ppt. magist. lithontript. ana ℥ß.
sacch. albiss. pulv. ℥j. ess. citr. ex cort. extr. adpl.
m. f. pulv. Dos. ℈ii. ad ʒj. verum ita simpliciter hoc fieri nequit, nisi hircus lithontripticis herbis prius fuerit pastus.

VENE-

VENEREA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7 App.

Species confortantes.

℞. ſpec. diaſatyr. ſimpl. diatrion. piper. à ʒiij.
diamoſch. d. diambr. ana ʒj.
lithontript ʒij.
bolet. cerv. priap. cerv. carn. ſtinc. marin. ana ʒj.
ſem. urtic. eruc. ling. avis ana ʒij.
cardamom. cubeb. macis.
caſſ. lign. cinamomi ſat. caryophyll. à ʒj.
ol. macis ℈ß. cinamom. gt. v. m. f. p. ſubtiliſſ.

In confortanda & ſtimulanda venere eſt pulvis præſtans. Doſ. ℈j. ad ʒß. plus minusve, pro ut medico videbitur, in aq. cinamomi cordiali qs. hora una ante ſomnum.

Trochiſci confortantes pro Rege Vladislao IV.

℞. magiſt. butyrac. perlar.
carn. ſtinc. mar priapi cerv. debito tempore (dum videlicet in coitu eſt) exciſi & ſubtiliter pulveriſati ana ʒj. ambr. gr. ʒß. macis. ʒij.
pulv. viperin. ſuccolad. ind. ana ʒvj.
ſacch. albiſſ. ℥iß. cum glutine veratri cerv. qs.
conf. alk. ʒii. f. maſſa adde

ol.

ol. cinamom. gt. iij. caryophyll. gt. ij.
n. m. expr. ℈ß. ess. mosch. gt. xij.
Impastentur opt. f. trochisci.

Ad restaurandam totam naturam, senibus, & iis conducunt, qui officium maritale praestare non possunt. Dos. à ℈i. ad ℈ii. sub ingressu lecti in haustu vini Malvatici optimi.

Trochisci viperini confortantes Cn. pro Rege Vladislao IV.

℞. ambræ gr. cum sem. alcææ odorif. in pulv. redactæ ʒii.
mosch. or. ver. opt. ℈i. mag. perlar. butyrac. ℈viij.
pulv. viper. simpl. succolad. ind. pulv. à ℥i.
sacch. canar. pulv. ℥ii. ex omnibus exacte mixtis
additis cons. alk. & gelatin. priapi cerv. à qs. f. pasta mollis ex qua form. troch. minores ℈ß. ponderantes, qui chartæ inclusi lente exsiccandi sunt. Dos. no. iv. usque ad vi. & viij. hora una vel altera post cœnam, superbibendo bonum haustum vini generosi seu aquæ cinamomi cordialis.

Pasta Regia confortans.

℞. amygd. d. exc. ℥iv. pinear. mund. non rancid.
pistac. decort. ana ℥iß. contund. probe & minutissime in mortario lapideo ad pultis formam, addendo per intervalla.

Aquæ

Aquæ cinamomi cord. qs. quibus post admisc. succolad. ind. subtil. pulv. ℥iii. sacch. alb. ℥xx. rad. satyr. cond. ℥ii. cort. aurant. cond. zingib. ind. cond. ana ℥i. nuc. ind. cond. ʒvi. spec. confort. ℥iii. cinamom. ℥iß. caryophyll. ℥ß. macis. ʒvi. ambr. ʒiß. misc. in mort. lapid. & f. massa tenax, ex qua form. orbiculi ad pl. qui exsicc. in sartagine occlusa vel super fornace, & asserventur in scat. lignea sicca.

Essentia Regia composita.

℞. conf. alk. ℥ß. ambr. ppt. ʒii.
ess. perlar. trium piper. per elix. Matthiol. fact. ana ʒi. ℈i.
ol. cinamom. gt. viii. caryophyll. gt. iv. macis ℈i.
spir. formic. compos. per spir. ardentem facti
elix. Matth. ana ℥iv.

Misc. probe & in vitro angusti orificii opt. clauso stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtr. & in vitro bene munito serventur.

Cordiale, cephalicum & venereum est insigne. Dos. gt. vii. ad xv. & ultra in vino generoso Hispan. seu moschatellino, vel aqua cinamomi.

Balsamum Vladislavianum.

℞. ol. n. m. expr. ungt. stomach. Reg. Cæcil. ana ℥ß.

axung.

axung. galli indic. ʒii.
rad. ar. pulv. pyrethr. ana ʒß. ſpec. dia
3 piper. ʒii.
alum. plumoſ. ℈ii.
ol. formic. per ol. ſpic. vel bacc. laur. facti.
erucæ ſeu ſinapi ana ʒii.
ſtill. caryophyll. ℈i.
Moſchi ℈ii. zibeth. ʒiß. m. f. balſamum quo etiam teſticuli circumcirca iuungantur.

U T E R I N A.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Anthyſterica.

Eſſentia uterina Cnöffelii.

℞. galban. caſtor. opii corr. more Cn. ana ℥ii.
ſpir. ſamb. vini, utriusque rectificat. à ℥xii.
Miſc. probe clauſo ſtent in digeſtione ſupra fornac. per octiduum. Extractio bene prius transcolata in uſum ſervetur.

Eſſentia uterina alia, ſeu ſedativum uterinum Cnöffelianum.

℞. theriac. opt. ℥ii. extr. caſtor. ℥i. croc. ʒii.
ſpir. ſedativ. Cnöff. ℔i. f. infuſio, & poſt digeſtionem aliquot dierum tinctura extracta & filtrata uſui ſervetur. Cui adhuc admiſceri poſſunt in ſpir. vini tartariſat. ſ. q. prius diſſoluta.
ol. ſtill. menth. carvi. ana ℈ii. m.
Doſ. à ℈i. ad ℈ii. & ʒi. in aqua aliqua hyſterica,

rica, sc. meliss. matricar. artemis. seu vino. Datur & per se cum exspectato sudore ante & in ipso paroxismo hysterico. Medicamentum est in qualicunque suffocatione matricis præstans. Præservationis causa sumitur, & singulis mensibus & circa illud tempus quo purgationes menstruorum instant.

Mixtura hysterica alia D. Cn.

℞. mixt. antiepilept. in forma liquida Cn.
ess. eiusdem uterin. ana ℥ß.
aq. meliss. c. v. ℥ii. m. dos. cochl. semis exhibitum aliquoties, remediis aliis multis frustra usurpatis: semper profuit, inde hæc mixtura à Clar. Cnöff. in communi usu habebatur.

Aqua hysterica composita.

℞. aq. meliss. citrat. artemis. epilept. lang. ana i.
hirund. comp. fl. cheir. cinamom. à ℥ß.
spir. sedativ. comp. Cn. ℥iß. meliss. ℥ii.
conf. man. xt. perl. ℥i. magist. perl. butyrac. ℈ii.
corall. butyr. ℥i. m. f. aqua.

Datur hystericis mulierculis in parox. & extra eum à cochleari uno ad duo singulis binis horis, agitando tamen semper prius optime vitrum.

Pomum uterinum Cnöffelianum.

℞. castor. opt. rec. ℥iß. gumm. galban. ʒiij. as. fœt. ℈ii. ceræ qs. m. & f. s.a. pomum, quod oleo succin. seu rutæ inungendum, auri foliis obducendum, & capsulæ argenteæ seu ligneæ includendum est.

In ascensione seu strangulatione uteri naribus admotum subito uterum sistit, contra vero suave olentia utero admovenda.

In mensium defectu & retentione.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7. App.

Ex consilio medicorum v. s. instituitur & quidem statim à principio & commodissime 3 vel 4 diebus ante tempus consuetæ evacuationis, ut materia ad motum concitetur. Vena, quæ aperienda, in talo eligitur. Sectio & aliquando in robustioribus, & plethora repetenda est, una nempe uno die, postridie vero ex altero, in quantitate, pro ut constitutio personæ & morbi permittit.

Vinum chalybeatum.

℞. limat. chalyb. ℥iv. rad. aristol. rot. pimpinell.
dictamn. alb. ana ℥ß.
fol. rorismar. majoran. puleg. meliss. à mß.
spic. ind. ʒß.
flor. cheir. calendul. calcatripp. ana p. ij.
cort.

cort. aurant. ʒij. caſſ. lign. ℥ß.
caryophyll. ʒi. ℈i. ſpir. ſalis gr. aliquot.
Species inciſæ & gr. m. contuſæ includantur ſacculo, ex ſindone rubra, cui ſuperfund. vin. opt. qs. pro extractione ad ſupereminentiam ſc. 4. vel 6. digitorum addendo poſt ſaccharum pro lubitu.

Doſ. ℥iij. per dies 7. & antequam menſes fluere ſolent.

Nodulus ſive ſacculus alius pro vino medicato.

℞. herb. ſabin. ʒvi. artemiſ. r. puleg. meliſſ. ana p. iß.
rad. aſar. rub. tinctor.
lil. alb. ana ʒii. gramin. petroſel. à ʒi.
ſenn. el. ℥j. croc. or. macis ana ʒß.
borac. ven. cinam. el. ana ʒß.
Incid. et contund. gr. m. includantur nodulo, pro vino medicato.

Electuarium Martiale.

℞. conſ. meliſſ. puleg. flor. anth. ana ℥i.
cheir. cyani. calend. calcatripp. à ℥ß.
cond. rad. pimpinell. cort. aur. ana ℥ß.
magiſt. flor. martis ℥ß. ℈iiß. gr. v.
xtall. tartar. mart. ℥i. ʒiiß.
c. ſyr. d. artemiſ. & cinamom. ana qs. f. elect. molliuſculum. Doſ. ʒii. per octiduum poſt egreſſum è balneo, & antequam menſes alias fluere ſoleant.

Xtallorum tartari chalybeatorum præparatio.

℞. crem. tartar. albiss. ℥viij. solv. prius in aqua seu decocto clarificato sabin. qs. post adde vitriol. martis. Et post totalem dissolutionem liq. filtra, ad med. evapora, ac in frigido loco ad crystallisandum repone.

Egregium est aperitivum ad menstrua retenta provocanda. Dos. à ℈i. & ℈ii.

In brodio carnis seu pulli, vel in alio liq. destillato convenienti. Simili processu fit saccharum chalibeatum.

Electuarium aliud chalybeatum.

℞. ras. chalyb. subtil. ℥i. cinamom. opt. ℈ii. caryophyll. ℈i.
cons. fl. anth. pulp. pass. min. ana ℥i. ʒi.
& cum syr. meliss. & cinam. s. qs. f. electuar.

D. ʒi. ad ʒii. superbibendo haustum vini opt. malvatic.

Pulvis ad promovenda menstrua.

℞. crem. ♀r. ℈i. croc. ♂t. aperit. ℈ß. tartari vitriolat. gr. viij. ol. cinam. gr. i. elæosacch. citrat. ex rec. cort. gr. iij. m. f. p.

pro dos. & tales Doses no. XIV.

Pulvis alius chalybeatus.

℞. chalyb. subtiliss. limat. ʒiii. corall. r. ʒi. rad. rubiæ ʒiß. fol. laur. ʒß. sabin.

roris-

rorismar. spec. arom. rosat. ana ℈i.
borrac. ʒj. macis ℈ß. croc. ℈ß.
sacch. canar. alb. duplum omnium m. f.
pulv.

Efficacissimus est in suppress. menstruorum & partus promotione. Dos. ʒi. c. vino albo dulci, repetitis vicibus, & ante tempus illud, quo menses in ægra fluere consueverunt.

Pilulæ ad promovenda menstrua.

℞. troch. de myrrh. ʒiß. extr. sabin. ℈i.
castor. ℈ß. borrac. venet. cinamom.
pulv. ana ℈ii.
ol. cinamom. gt. ij. c. syr. de artemis. qs.
f. pil. Dosis ʒi.

Trochisci de borrace officin.

℞. borrac. ven. ℥ß. sal. succin. vol. extr.
sabin. ana ℈viij.
croc. ♂t. aperit. ℈iv. ol. cinam. gt. IV.
sacch. alb. subtil. pulv. ad p. o. cum
mucil. gnmm. trag. per aq. conven. fact. qs.
f. troch. Dos. ℈iv. plus minusve, menstrua potenter movent.

Essentia florum.

℞. fol. puleg. rorismar. fl. cheir. cyani
calcatripp. calendul. ana mj.
anther. s. stamin. lil. alb. ℥ii. ʒi.
cass. lign. ʒii, croc. Hung. ℈ivß. inc. &
cont. gr. m.

Irrorentur ol. tart. per deliq. gt. aliquot. adpe spir. secundin. ℔iv. ℥viij. diger. per aliquot d. in vitro bene munito ad totalem fere extractionem specierum, postea filtr. & ad usum serv.

Vires. Menstrua retenta promovet, & partum atque secundinas facilitat. Dos. cochl. i. ii. iii. per se vel cum aqua cinamomi.

In fluxu mensium nimio.

* Ephem. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Julapium Cnöffelianum gratissimum.

℞. aq. sperm. ran. destill. ℥xl.
miv. cydoniat. aureæ ℥iv.
syr. sperm. ran. corall. ana ℥ij.
spir. meliss. citrat. sulphur. p. c. fact. qs.
sedativi Cnöff. qs. pro morbi indigentia.

In omni sanguinis profluvio, sc. menstruorum, lochiorum, hæmorrhoidum est remedium excellens, maxime pro fœminis delicatioribus. Dos. ℥iij. per plures dies & donec malum cessat. Datur & bis in die sc. m. & v. cum corall. r. ppt. ℈i. pro potu ordinario laudatur à multis.

Decoctum ligni lentisci.

℞. scobis l. lentisc. ℥iij. cort. aur. subvirid. ʒvj. aq. font. ℔vj. coq. ad 2 part. consumpt. col. add. syr. corall. mastich. mjv. cydon. aur. ana ℥iß. m. validius redditur, si in aqua aliqua

qua ſpecifica deſtillata fiat. L. lentiſcinum etiam infundi poterit vino rubro & auſtero, quo maximè viſcera corroborantur.

Electuarium ad fluxum menſtruorum.

℞. conſerv. roſ. antiq, flor. tunic.
cond. fruct. cynorrhod. ana ℥j.
cydon. cort. virid. aurant.
flor. aurant. ana ℥ß.
corall. r. cum ſperniol. ppt. ʒii.
ſedativi Cn. gr. v. conſ. alk. incompl. ℈v.
c. ſyr. corall. ſ. q. f. elect.

Vires ex titulo patent. Doſ. ʒij. m. & v. & per intervalla, aliquoties in die magnitudine caſtaneæ dimidiæ.

Pulvis corallatus off. Regiæ.

℞. corall. r. propria Tinct. inſuccat.
cort. ov. cum liq. ſperm. ran. ppt. ana ℥ß.
unic. foſſ. ʒij. pulv. ſperniol. ſimpl. ℈jv.
gr. IV.
elæoſ. roſ. ʒſ. m. f. pulv. fluxum menſtruum etiam poſt partum laborioſum nimium ſiſtit. Doſ. ʒj. in aqua appropriata. Præſcribebatur à D. Cnöffelio ſub hac formula:

℞. pulv. præſcript. ℈i. croc. ♂t. adſtring. boli inſuccat. Zwölf. ſeu ſpecific. dyſent. ana gr. xv.

usneæ human. (ex ossibus scil.) ℈ß.
sedativi Cnöff. gr j. m. f. pulv. pro j. dosi s.
pulvis specificus in fluxu nimio mensium.

Topicum externum vitriolatum.

℞. vitriol. Hung. ad albed. phil. calcinat. q. v. sperm. ranar. beneficio alumin. & nitri in cella asservati pro incorporatione qs. ad pultis form. Hæc mixtura linteis cannabinis imbutis dorso & lumbis circum circa usque ad umbilicum frigide applicetur. Omnem fluxum sanguinis partium inferiorum miraculose & incantamenti instar cohibet. Et est certissimum experimentum in contumacissimo affectu, reliquis nihil juvantibus, & ubi periculum vitæ imminet.

Pessarium.

℞. fimi porcin. pulv. sperniol. simpl. ex nigris oculis parat. & propria mucagine insuccati qs. aq. alum. & vitriol. per aq. sperm. ran. fact. qs. f. massa, ex qua cum sindone rubra f. pessaria competentis magnitudinis. Immittantur utero, si nempe venæ cervicis uteri apertæ sint. Sunt qui loco fimi porc. asininum, tam extra quam intus exhibent. Lotio tibiarum in aq. frigida aut decocto adstringente & hic conducit.

De reliquo omnia illa remedia, quæ alias in

in hæmorrhagia nimia hæmorrhoidum præscribuntur, & hic locum habent.

Nota. Ne remedia topica nimis adstringentia & refrigerantia adhibeantur, prius quam revulsiones sufficienter celebratæ fuerint. Revulsiones autem instituuntur per sectiones venarum in partibus superioribus cum impetu & quidem reiteratis vicibus & digito per vices foramini admoto. Præstat missionem sanguinis partiri, & bis vel ter repetere, quam copiosiore ejus extractione vires dejicere. Quod si fluxus adhuc perseveret, & vires sectionem venarum non permittant, ejus loco cucurbitulæ dorso & regioni hepatis sunt applicandæ.

ANTIARTHRITICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

In principio curationis, & ubi notabilis adeo effervescentia non erat, aut alias etiam circa æquinoctia vel maxime purgationes sed leniores instituit D. Cnöffelius pilulas suas universales exhibens, quarum compositio talis erat.

℞. extr. helleb. nigr. mass. pil. de trib. à ℈ß. ☿rii sui fixi seu arcan. corall. gr. ii. m. & c. bals. peruv. qs. f. pil.

Peracta sic purgatione curationem medicamentis specificis, & inprimis illo suo incæpit.

Topicum ordinarium Regis Joannis Casimiri.

℞. sperm. ran destill. phlegmat. vitriol. à ℔j. myrrh. r. pulv. ℥ij. m.

Cataplasma ad dolores & tumores podagricos.

℞. medull. pan. tritic. ℔j. temperetur lacte vaccin. rec. mulcto pro consistentia pultis prope ignem, absque tamen ebullitione adde

farin. avenæ. fl. chamom. pulv. cap. papav. pulv. fl. omnium ana ℥j. vitell. ov. no. ij. croc. ʒij. ol. 7. flor. ℥iß. m. f. cataplasma quod linteolis illitum tepide articulis dolentibus applicandum est bis, ter, & sæpius in die.

Cataplasma anodynum D. Cn.

℞. medull. pan. alb cum liquore reservato mucaginis aquat. in formam pultis liquidioris redact. ℔iß.

pulv. fol. nicotian. nymphææ ana ℥ij.
fl. chamom. rad. ulmar. ana ℥j.
myrrh. r. el. vitriol. calcin. ad albed ʒvj.
medull. cass. rec. extr. ℥j. croc. ʒj. ℈j. m.
f. catapl.

cui adhuc add. ol. sperm. ranar. parum. Applicandum calide, linteis raris exceptum, & pro necessitate reiterandum.

Empla-

Emplastrum antipodagricum anodynum nigrum offic. Regiæ Vladislai IV. à Cnöffelio inventum.

℞. ol. ſperm. ranar. lumbric. anod. ex 7 flor.
Mynſ. ana ℔j.
adip. anſer. med. crur. vituli ana ℔ß.
lithargir. ℔iß.
ceruſſ. venet. ℔ij. coq. ad debitam empl. conſiſtentiam, add. ſeq. in alio vaſe prius liquefacta, & colata, utpote
ceræ odoratæ flav. ℔i. picis nigræ ſpecul.
ſevi hædini ana ℥iij. his exacte mixtis & parum refrigeratis adde
Mpil. de tribus (ex myrrh. aloë & croco)
maſticis, thuris ana ℥j.
pulv. ſperniolæ (ex oculis nigris per crebram inſuccationem cum propria mucag. parat.) ℥iii.
camph. in ol. ov. ſolut. ℥j. ſacch. ſaturni ʒvj
f. omnibus exacte inter ſe mixtis empl. nigrum anod. & nobile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium. Uſus ejus præſtantiſſimus eſt, in ulceribus malignis corrodentibus, cancroſis, maxime tibiarum, quæ ob maximam materiæ impurioris & ſalinæ acrioris copiam ſanari non potuerunt.

Nota ſi forſan conſiſtentia emplaſtri non arrideret, adjectione ceræ & olei ſperm. ranar. corrigi poteſt.

Vinum balſamicum pro S. Reg. Maj.

Ubi tumor & dolor plane evanuerat, ad articulos roborandos & confirmandos lotionem partium adhuc debilium inſtituit, vino ſuo balſamico ſic continuato.

℞. myrrh. r. ℥vj. maſtic. ʒij.
fl. lavend. mj. vin. Hungar. ℔iv.
coq. omnia leniter bulliendo, poſtea col. pro uſu exterioris applicationis.

Vinum balſamicum correctius poſt dolores finitos, & tumores adhuc relictos.

℞. herb. ſolan. & urtic. min. ana mij.
fl. lavend. ſamb. & chamomill. à mj.
ſem. lini. ℥ß. coq. in vini adſtring. ℔v.
in expreſſa mucagine incoque leniter bulliendo
lithargyr. ʒiij. myrrh. ℥ß. maſtic. ſperm. cet. ana ʒiij.

Miſce omnia, prius in pauco vino ſoluta, & colato. Hoc vinum balſamicum præ aliis Regi valde conducebat, inde & ejus uſum habuit familiarem, quem ſemper poſt finitum paroxiſmum repetiit.

ANTIFEBRILIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis febrilis lithuanicus.

℞. alum. crud. n. m. ana ʒj.

oliban.

oliban. ℈i. piper. nigr. gr. v. usque ad vij. caryophyll. gr. iij. usque ad vj. m. f. p. subtiliss.

præmissis præmittendis datur ʒß. ad ʒj. in aq. centaur. & acet. bezoard. seu simplicis ana ℥iß tribus repetitis vicibus semper ante paroxismum, febrem tollit cum admiratione.

Sal febrile compositum.

℞. nitri xtallin. sive anod. mineral. sal centaur. abs. card. ben. alum. sal. armon. ana part. æq. solv. in aq. card. ben. qs. solutio filtretur & per evaporationem iterum in sal crystallinum redigatur.

Jam ℞. huius salis comp. gr. xv. salis essentialis tartar. ℈ß. tartar. vitriolat. gr. v. ad viij. misc. in mort. lap. seu vitreo in pulv. subtiliss.

Est arcanum febrile summum, maxime in febr. intermittentibus, sc. tertianar. quartana, aliisque febribus putridis. Datur & in aliis morbis diuturnis & chronicis ex obstructione ortis, ut in icteritia & hydrope. Dosis singulis diebus matutinis horis & stomacho jeiuno per aliquot dies in aqua appropriata seu jusculo carnis, ex communicatione cuiusdam amici, qui beneficio huius medicamenti in curandis & extirpandis variis morbis miracula quasi præstitit.

Si in febribus putridis intermittentibus, quibuscunque apparente aliqua, etiamsi non perfecta

perfecta in urinis coctione, ægro ipso die paroxismi medicamentum purgans dederis, ita ut effectum suum ante paroxismi invasionem compleat (horis sc. 4. aut 5. antequam paroxismum adventurum putas) videbis febrem post illum non amplius reverti, sed prorsus tolli incantamenti instar, probatum in pluribus sæpius & semper eventus respondit.

Elixir febrile Cnöffelianum.

℞. elixir. propr. spir. terræ sigil. ana ℥ij.
extr. abs. liquid. M. S. ana ℥iv.
centaur. solid.
angelic. solid. ana ʒij. ℈j. gr. IV.
m. stent in vitro bene clauso per 4 horas in digest. postea filtra s. ut supra.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermittentes, tormina ventris atque uteri sedat, insuper stomachicum spleneticum & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum & curativum præsentaneum, ab authore sæpe probatum, alias ingrati saporis & odoris. Dosis à ʒj. ad ʒij. & ʒiij. cum convenienti vehiculo bis vel ter in die repetandum.

Liquor nitratus.

℞. aq. font. pane corr. ℥viij.
scorz. card. ben. ana ℥iv. rub. idæi ℥i.
ros. alb. ℥j.

succ.

succ. citr. acid. rec. expr. ℥ij. ror. de
succo rib. ℥j.
man. xt. s. perlis syr. fr. rub. idæi ana ℥ij.
anod. mineral. xtall. ℈ij. ad ℈jv. vel qv. pl.
(in copia enim sumptum stomachum debilitat, & potum facit ingratum) m. f. potus gratissimus. Nos utimur in omni æstuante febre ac maligno morbo, non solum febrilem calorem exercet, & sitim extinguit, sed potus seu liquor est diaphoreticus, bezoardicus & diureticus acceptissimus. Dosis per se ab ℥j. ad ℥iij. singulis horis.

Liquor contra prunellam.

℞. aq. 69. ℥vj. sedi majoris. sperm. ranar.
rosar. ana ℥ij.
phlegmatis vitrioli ℥jv.
syr. rub. id. violar. ana ℥iß.
diamoron. (ex fruct. nigr. cum sacch.
ppt.) ℥j.
spir. vitriol. seu sulphur. cum nitro coagul. qs.
m. & f. collutio oris.

Contra inflammationem, siccitatem, asperitatem ac fissuras linguæ ac faucium, in febribus ardentibus & malignis, quod symptoma à Germanis vulgo die Bräune dici solet. Post gargarisationem illinatur lingua cum butyro recenti aqua sperm. ranar. loto. Extrahendus est etiam quamprimum sanguis

guis ex venis sub lingua, & mirum sine dubio videbis effectum.

Mucilago pro asperitate linguæ & faucium.

℞. sem. cydonior. psyllii ana ℥j.
gummi tragac. ℈j. extrah. mucilago cum aq. cancror. comp. & sperm. ranar. ana qs.
Expressæ mucagini adde
syr. viol. rub. idæi ana qs. vel ad pl.
m. bene s. zur Bräune der Zungen und gifftigen hitzigen Fiebern.

Sunt qui aliquid nitri & guttam unam vel alteram ol. 4. sem. frigidor admiscere solent.

Lingua singulis diebus scalpro abstersorio mundificanda est, & si venæ sub lingua turgeant, aperiantur.

Aqua cancrorum.

℞. 69. fluviatil. rec. & contus. no. 30.
semperviv. maj. mvj. flor. prunell. mij.
liquor. transcolat. sperm. ran. ℔ij. rosar. phlegm. vitriol. ana ℔ß. mixta destill. in baln. vapor. seu m. aqua prolecta postea
ting. torna solis ex succo moror. factis ad colorem purpurascentem qs.

In prunella & angina, ubi gutturis & faucium maxima est inflammatio multum valet, etiam in ulceribus palati ex lue venerea

ortis

ortis est valde efficax. Porrigitur tepide pro collutione oris ; singulis horis usque ad sanitatem perfectam. Inflammationi etiam externæ ex quacunque causa originem ducenti & ambustis multum confert.

VULNERARIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Oleum anodynum refrigerans.

℞. ol. sperm. ran. lumbr. ex succo 69. à ℔ß.
medull. crur. boum ℥jv. his mixtis immergantur
fol. hyosciam. solan. semperviv. ana ℥iß.
fl. nymph. verbasc. samb. rosar. ana ℥ij.

Digerantur aliquamdiu, postea coq. leniter & ad humiditatis exhalationem, post exprimantur fortiter : omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus, spina dorsi ea inungenda. Ex hoc oleo fit

Unguentum refrigerans.

℞. ol. anod. antea præscripti ℥iv. ceræ alb. ℥i. quibus invicem liquatis sub continua agitatione adde
aq. rof. odor. ʒvj. in qua prius dissol. sit anod. mineral. ℈ii. sperm. cet. rec. ʒvi. camph. ℈ii.

f. l. a. ung. refrigerans, quod potenter sistit omnes inflammationes. Efficacissimum est ad combustiones, dolores podagricos & ul-

cera dolorifica antiqua; in doloribus renum & inguinum à causa calida & inflammatione ortis egregie conducit.

Balsamum Saturni alias butyrum Saturni.

℞. ol. anod. refriger. ℥iij. sacch. saturn. xtallis. ℥ß.
acet. rosac. qs. redig. in mort. plumbeo seu patina stannea agitando in butyri consistentiam. add. ol still. ver. rosar. gt. iij.

Omnibus inflammationibus, ambustis, erysipelati, multisque aliis convenit. Est enim ung. nobile refrigerans.

Unguentum auratum in scabie, & alopecia leprosa remedium certum.

℞. bals. sulphur. terebinth. ℥iß.
ol. tart. fæt. rectif. cum 🜊. ℥ß.
flor. sulphur. ʒij.
sulphur. aurat. ex scor. regul. antimon. ʒi. ℈i.
mercur. dulc. gr. xxiv. m. f. linimentum.

Præmissis præmittendis loca scabiosa bis in die inungenda sunt. Tollit & psoram, & in alopecia leprosa, remedium est singulare & sæpius probatum.

Medicamenta secreta ex spermate ranarum D. A. Cnöffelii.

Sperma ranarum à Paracelso sperniolum, sperma

ſperma aquaticum & gluten aquaticum, à Cnöffelio mucago aquatica dictum colligitur à Pharmucopolis brevi ante novilunium, vel in ipſo novilunio, quo tempore collecta teſte Hartmanno in notis ad Croll. ad 30 annos durare poteſt, è contra ea quæ in plenilunio colligitur, facile putredinem concipit & maxime fætet.

Conſervatur autem beneficio aluminis in doliolo è ligno querno recenter fabrefacto, in hac proportione, nempe ad liquoris ſperm. ran. per ſaccum clarificati ℥xl. adiicitur aluminis uſti ʒj. tantum, aliquando ʒii. & ſic ſine ulteriore deſtillatione in loco frigido repoſitum in virtute & efficacia conſervatur citra periculum corruptionis per totum annum ac diutius.

Sperniolum ſiccum ordinarium D. Cn.

℞. ſperma ranar. menſe Martio & in ipſo novilunio coll. q. v. ponatur in ſaccum, quæ ſponte defluit aqua interim ſeorſim aſſervanda.

Jam ℞. ocul. nigror. in ſacco relictorum qv. in patella cuprea ſupra ignem ſpatula lignea continuo movendo, donec in pulv. ſubtiliſſimum redigi queant, vel quod melius in calore ſolis, vel poſt fornacem ſponte exiccentur.

Pulvis ex oculis ſperm. ran. tali modo pa-

ratus imprægnetur ſæpius cum proprio ſpermate ſuperius per ſaccum transcolato & denuo exiccetur, pulvis tandem aſſervandus.

Emplaſtrum ſpermatis ranarum D. Cnöffelii.

℞. ol. ſperm. ran. lumbr. cancror. ana ℥viij.
ceruſſ. pulv. ℔iß. coq. igne lento in sartagine ampla ſpatula continuo agitando ad conſiſtentiam emplaſtri mollioris, cui ab igne remoto & parum refrigerato adde:
ceræ alb. (ſeorſim liquefactæ) ℥iii.
pulv. maſtich. thur. opt. ana ℥ß.
ran. cum proprio ſperm. inſucc. ℥i.
camph. in ol. ov. diſſol. ʒiij. m. accuratè

Fiatque empl. debitæ conſiſtentiæ, quod multum conducit in inflammationibus & doloribus coërcendis & ad ulcera contumacia fluida & antiqua in tibiis curanda; inſuper ſalutare topicum externum eſt in omni fluxu ſanguineo, ac ſpeciatim hæmorrhoidum menſtruorumque, dorſo ſolum applicatum.

COSMETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Aqua coſmetica D. Cn. pro Principiſſa d'Eggenberg.

℞. aq. flor. fabar. nymph. lil. alb. ana ℥ii.

rad.

rad. sigill. sal. sperm. ranar. ana ʒiß.
ros. alb. ℥ß.
tinct. cosmet. qs. pro lactescentia
magister. marcasit. ℈iv.
sacch. saturn. xtallin. ʒj. camph. ℈ii.
ol. tart. per deliq. fact. gt. xxiv. m. f. aqua.

Tinctura cosmetica alba.

℞. bals. alb. & clar. Ægyptiac. qv.
spir. vin. opt. rectif. qs.
ol. veri still. ros. gt. aliquot. m. & in phiola sufficiente digestione peracta tinctura alba effunditur, novus spiritus affundiatur, ad totalem dissolutionem balsami. Conjuncti postea colentur per linteum subtile & purum. Usus esto talis:

℞. aq. sigill. salom. fl. fabar. lil. alb. saponar. ana ℥ß.
tinct. cosmet. alb. præced. pro lactesc. qs.
ess. odorif. ros. gt. j. m. & f. lac virginis.

Mixtura ista facies m. & v. abluatur. Cutim abstergit, & albiorem atque delicatiorem reddit.

Tinctura cosmetica rubra.

℞. myrrh. r. el. asæ dulc. styr. calam. ana ʒj.
spir. vin. opt. rectif. ℔iß. spir. rosar. ardentis opt. rectif. ℔ß. Stent in vitro bene clauso, tamdiu in digest. donec spiritus rubicundissime tingatur. Postea filtrata serv. ad usum.

Asthmaticis prodest, uti & catharrosis & aliis

aliis morbis pectoris dos. gt. x. ad xx. in aq. veronicæ, tussilaginis vel violarum.

Usus externus est cosmeticus ad manuum & faciei lavacra, & cum tinctura cosmet. alba superius descripta convenit. In aqua fl. fabar. lil. alb. seu sperm. ran. infusa lactescentem reddit liquorem, inde & lac virginis dicitur, quod strophiolo puro prius infusum, manibus & faciei adhibitum cutim reddit nitidam.

Balsamum cosmeticum.

℞. ung. pomat. ℥ß. ol. jasmin. Rom. rec. ʒj. salis tartar. deliquat. ℈ii. sperm. cet. ʒv. magist. marcasit. ʒij. m. f. balsamum.

Balsamum aliud cosmeticum.

℞. sperm. cet. ℥ß. ol. tart. per. deliq. qs.
Misce opt. in mort. vitreo, deinde adde
ol. jasmin. ʒij. succi acid. citr. ʒiij.
magist. marcasit. sacch. saturn. ana ʒj.
m. f. bals.

Asperitatem cutis lenit, glabram, subtilem & albicantem è contra reddit.

Unguentum cosmeticum.

℞. alb. ovor. rec. no. ij. bene conquassati & in spumam redacti.
succi seu aciditatis citri rec. extr. tantundem. Mixta coq. in ollula nova vitreata

lento

lento carbonum igne tamdiu, donec tandem abeant in consistentiam pomatæ albissimæ. Materia interim iuxta coquendum spatula lignea continuò agitanda est, & ubi refrixerit, adhuc addi possunt

sperm. cet. ℥ß. ol. jasmin. ʒj. m. f. linimentum Utendi modus est, ut cubitum itura faciem illo illinat, mane vero eandem linteo puro iterum detergat.

Linimentum defensivum.

Cujus beneficio à vestigiis variolarum plures immunes manserunt.

℞. frustum lardi veteris, hoc accende super patinam flore lactis plenam, pinguedinem destillantem & lacti supernatantem cochleari argenteo collige, & cum penicillo eadem intincto variolas iam maturas, & antequam arescere incipiant, inungito. Sic facies immunis erit ab omnibus variolarum vestigiis, quod non solum in aliis multis personis, sed & in ipsa Serenissima Regina probatum est, medicamentum quidem videtur esse simplex, sed est magnæ virtutis & utilitatis.

Potio communis purgativa.

℞. Tamarind. ℥ß. fol. senn. ʒij. rhei ʒiß. coq. in s. q. aquæ ad ℥iij. in col. dissolv. mannæ & syr. ros. sol. ana ℥j. m. f. potio. Sydenham.

Emeticum commune.

℞. aq. card. ben. ℥ij. infus. croc. metall. ℥j. syr. caryophyll. ℥ß. m. f. vomitorium. Sumat hora 4ta pomeridiana, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris posserici. * Sydenham.

Julapium perlatum.

℞. aq. ceras. n. lact. alexiter ana ℥iij.
cinamom. hord. ℥j. rosar. Damascen. ℥iß.
margar. ppt. ʒiß. sacch. xtallin. qs.
f. julap. de quo capiat cochl. IV. vel V. in languoribus. * Sydenham.

Julapium cardiacum.

℞. aq. lact. alexiter. ceras. nigr. ana ℥iij.
epidemic.
syr. caryophyll. de succo citr. ana ℥ß. m.
f. julapium, de quo capiat saepius.* Sydenham.

Decoctum diæteticum.

℞. rad. sarsap. ℥vj. l. sassafr. chin. ana ℥ij.
glycirrhiz. ℥iß. coq. in aq. font. congiis ij.
per horæ dimidium. Deinde stent clausæ super cineres calidos per horas xij. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cum primum ab igne amovetur, infund. sem. anis. ℥ß. post 2 horas coletur, & postea depu-

depuretur per residentiam, & liquor reponatur in lagenis vitreis probe clausis ad usum. Sit pro potu ordinario per xxx dies. * Sydenham.

Apozema aperiens & antiscorbuticum.

℞. rad. gram. cichor. fœnic. asparag. ana ℥j.
uvar. corinth. & passul. enucleat. ana ℥ij.
fol. hepat. lingu. cervin. capill. veneris ana mj.
beccabung. sub finem addit. mij.
coq. c. s. q. aq. font. ad ℔ij. sub finem adde vini rhen. ℔ß. colatura adhuc calente infunde ad duas horas vase clauso cochlear. hort. mj. col. add. syr. è v. radicib. & è succo aurant. ana ℥ii. aquæ cinam. hord. ℥j. m. f. apozema. Sumat ℔ß. mane & 5ta pomeridiana per XIV dies. * Sydenham.

Eclegma incrassans in tussi.

℞. ol. amygd. d. ℥i. syr. papav. rhæad. portulac. jujub. & looch sani ana ℥ß.
sacch. xtallin. qs. in mort. marmor. ad integræ horæ spacium & f. linctus perfecte mixtus. Recondatur in olla figulina ad usum. Capiat sæpius lambendo è baculo liquiritiæ. * Sydenham.

Eclegma fortius incrassans.

℞. cons. ros. r. syr. viol. & de Mecon. ana ℥j.

 sem.

sem. papav. alb. ℥iij contund. simul & per setaceum trajiciantur, deinde add. ol. n. m. expr. gr. vj. f. Eclegma. * Sydenham.

In defluxione tenui.

℞. conſ. roſ. r. ℥ii. ſyr. de Mecon. & iuiub. ana ℥i. olib. maſtich. ſuccin. ana ʒj. ol. n. m. expr. gr. vj. m. f. looch de quo lambat ſæpe, bis in die capiat eclegma deſcript. cochl. i. inſtillando balſ. ſulphur. aniſ. à gt. viij. ad gt. xij. * Sydenham.

Cerevisia purgativa.

℞. polypod. qu. ℔i. rhab. monach. fol. ſenn. & paſſ. enucl. ana ℔ß. rhabarb. inciſ. & raphan. ruſtic. ana ℥iij. fol. cochlear. hort. ſalv. à mjv. aurant. inciſ. no. IV. in fund. in cong. v. vel vj. cerevisiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, ſit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero ſumat hauſtum ſingulis auroris. * Sydenham.

Emplaſtrum hyſtericum.

℞. galban. in tinct. caſtor. ſolut. & col. ʒiij. tacamah. ʒii. f. empl. pro umbilico. * Sydenham.

Catharticum pro infantibus minimis.

℞. ſyr. cich. c. rh. coch. j. parvulum. * Sydenham.

Deco-

Decoctum amarum purgativum.

℞. decoct. amar. duplicata ſenna ℥iv.
ſyr. d. ſpir. cerv. ℥j. elect. d. ſucc. roſar. ʒij.
m. f. potio. * Sydenham.

Affectio in fœminis hyſterica, in maribus hypochondriaca.

Mittatur ſanguis ad ℥viij.
empl. de galban. umbilico admoveatur.
ſeq. mane aggrediatur uſum ſeq. pilularum.
℞. pil. coch. maj. ʒij. caſtor. pulv. gr. ij.
balſ. peruv. gt. iij. f. pil. no. xij. capiat iiij.
Singulis vel alternis matutinis pro ratione virium hora 4ta vel quinta matutina ſuperdormiendo.

℞. aq. rutæ ℥iv. bryon. comp. ℥ij.
caſtor. nodulo ligat. & in vitro ſuſpenſ. ʒß
ſacch. cryſtall. qs. de quo capiat cochl. iv.
vel v. in omni languore; poſt pilulas ſumptas utatur ſequentibus:

℞. limat. chalyb. gr. viij. c. ſ. q. extract.
abſ. f. pil. no. iij. Sumat ſummo mane & repetantur hora 5ta pomeridiana per 30 dies, ſuperbibendo hauſtum vini abſynthitis;
ſi forma boli arrideat,

℞. conſ. abſ. Rom. & conſ. fl. aurant. ana ℥i.
Angelic. cond. n. m. cond. theriac. Androm. ana ℥ß.
pulv. ari comp. ʒiij. zinzib. cond. ʒij.
c. ſ.

c. s. q. syr. d. succ. citri vel eius defectu. syr. aurant. f. Electuarium.

℞. elect. praescript. ℨij. limat. chalyb. gr. viij. c. s q. syr. aurant. f. bolus sumendus mane & sero, superbibendo haustum vini absynthit. vel cochlear. vel seq. infusionis.

℞. rad. angelic. enul. c. imperator ana ℥j.
fol. abs. vulg. cent. min. marrub. alb. chamaedr. ana mj.
cort. aurant. duorum incis.
affund. vin. Hispan. qs. ad supereminentiam duorum digitorum, colentur tempore usus.

Vel in delicatulis chalybs exhiberi poterit in forma pulveris sequentis:

℞. limat. chalyb. probe trit. ℥j.
pulv. ari comp. ℨvj.
sem. coriandr. ppt. anis. faenic. d. ana ℥ß.
cinamom. acutiss. corallor. ppt. ana ℨiij.
n. m. ℨij. f. pulv. subtiliss. cui adde sacch. albiss. ad p. o. huius capiat è cochl. ℨß. bis in die per 4 dies superbibendo cochl. vi. seq. julap. vel vini absynthitis.

℞. aq. lact. alexiter. ℥xij.
gentian. comp. ℥iv.
absinth. magis compos. ℥ij.
sacch. albiss. qs. f. julapium vel

℞. vin. rhen. absinth. ℔ß.
aq. gentian. comp. ℥ij.
syr. caryophyll. ℥ii. f. iulap.

℞. myrrh. el. galban. as. faet. ana ℨj.
castor. ℨß. c. s. q. bals. peruv. f. pil.

è sin-

è singulis drachmis xij. sumat iij. singulis noctibus superbibendo aq. bryoniæ compos. cochl. iij. vel iv. per totum decursum huius processus.

Si pilulæ præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus:

℞. castor. ℈i. sal. succin. vol. ℈ß. c. s. q. extr. rutæ f. pil. no. XXIV. capiat iij. singulis noctibus. Superbibendo iulapii hysterici cochl. iii. vel iv.

spir. cc. ad gt. xvi. xviij. in aqua aliqua appropriata sæpius exhibitus valde confert.

Si vero his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas:

℞. troch. de myrrh. pulv. ℈i. bals. sulphur. tereb. gt. iv. gumm. ammon. solut. f. pil. no. iv. capiat mane & serv. superbibendo iulep. hyster. cochlear. iv. vel v. instillando spir. cc. gt. xij.

Electuarium antiscorbuticum cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus ut & electuarium corroborans cum additione conserv. cochlear. hort. ℥i. pulv. ari comp. ʒvi. superbibendo aquam præscriptam.

At si affectus his non cedat remediis, adeundum est ad aquas ferreas, & si neque his, tum ad sulphureas, quales sunt Bathonienses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda. Si aliquod symptoma gravius accesserit, quod ad potationem aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec

nec symptoma istud penitus evanuerit; æger in earum usu per sex septimanas ad minimum vel potius ad duos menses perseveret. Zinziber conditum vel semina carui sacchatata ad calefaciendum ventriculum subinde sumantur. Pilulæ etiam hystericæ iij. devorari possunt per primas x. noctes. Superbibendo iulapii hysterici cochlearia 4 vel 5.

Quoad usum aquarum Bathoniensium, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses. * Sydenham.

Febres intermittentes.

℞. cort. peruv. subtiliss. pulv. ℥j. cum s. q. syr. caryophyll. vel de ros. siccis f. elect. dividendum in xii. doses, quarum unam capiat 4ta quoque hora superbibendo vini cujuslibet haustum, incipiendo immediate post paroxismum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint, in haustu vini dantur guttæ x. laudani liquidi singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipue in quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Si forma pilularum magis arrideat.

℞. cort. peruv. pulv. ℥j. c. s. q. syr. caryophyll. f. pil.

f. pil. mediocris magnitudinis, quarum capiat sex quarta quoque hora.

℞. cort. peruv. pulv. ℥ii. vin. Rhen. ℔ii. stent simul in infusione frigida & coletur per manicam Hippocratis. Usus tempore capiat ℥iii. tertia vel quarta quoque hora.

Altera methodus curandi tertianas.

℞. serpentar. virgin. subtiliss. pulv. gr. xv. vini alb. ℥iij. Sumat duabus horis ante paroxismum & stragulis coopertus æger sudet per tres vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vices ante paroxismum.

In infantibus febre intermittente laborantibus.

℞. aq. ceras. n. & vin. Rhenan. ana ℥ii.
cort. peruv. subtiliss. pulv. ʒiii.
syr. caryophyll. ℥i. m. f. iulap.

capiat cochlear. i. alterum pro ratione ætatis quarta quaque hora, donec paroxismi non amplius discrucient, instillando alternis vicibus, si diarrhœa adfuerit, laud. liquidi gt. i. vel ii.

Febris grassans ab anno 1684. ad 90.

Cum exacerbatione prope noctem, inquietudine, siti, lingua sicca scabra, phrenesi, petechiis, maculis purpureis, eruptionibus miliaribus &c. hæc fuit Sydenhamii methodus.

Misit

Misit sanguinem ad ℥x. è brachio. Reiteravit vs. si respirationis difficultas, dolor capitis, inter tussiendum lancinans, & alia signa peripnevmoniæ nothæ adfuerint. In hoc casu tam vs. quam catharsis reperenda, donec æger convaluerit.

Vesperi applicatum epispasticum, & sequenti aurora potio lenitiva præscripta, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetita, & hora somni post catharsin, haustus pacificus propinatus.

℞. aq. paralys. ℥iii. syr. de mecon. ℨj.
succ. limon. rec. extr. cochl. ii. m. f. haustus.

Aphthæ & singultus sponte sua post curationem febris sponte evanuerunt. Si in longum tempus decurrant, facile fugata cort. peruv. ℥i. cum syr. papav. rhæad. qs. in formam electuarii vel scil. redacta, superbibendo haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissime scopum attinget, si non frustentur eius vires ex iugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis seq. præscripta.

℞. conserv. lujul. & cynosbat. ana ℥i.
berber. ℥ß.
crem. tartar. ℨj. c. s. q. syr. de limon. f. electuar. de quo capiat ad magnitudinem n. m. ter in die, superbibendo seq. iulapii cochlear. vi.

℞. aq. portulac. lactuc. paralys. ana ℥iii.
syr. de limon. ℥iß. syr. viol. ℥i. m. f. iulap.

si fe-

si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, pil. coch. maj. ad ℈ij. exhibitæ, tum etiam hypnoticum est concessum, v.g. laudan. Londin. gr. iß. cum simili quantitate mastichis, vel laudani liquidi gt. xviij. in aq. cinamom. hord. ℥i.

Decoctum album fuit pro potu, ut & cerevisia tenuis pro lubitu.

Pro infantibus tali febre laborantibus.

Hirudines duæ utrimque pone aures applicatæ, dein empl. epispasticum posteriori cervicis admotum.

Cum cerevisia, qua rhab. fuit infusum, purgatum, si post catharsin febris intermittere visa, tum iulapium cum cortice peruviano (in capite de febre intermittente pro infantibus descriptum) exhibitum. * Sydenham.

Febris scarlatina.

℞. cc. ust. pulv. è chel. 69. comp. ana ʒß. cochinell gr. ii. sacch. crystall. ʒi m. f. pulv. subtiliss. in xij. chart. dividendus, quarum unam capiet sexta quaque hora, superbibendo cochlear. ii. vel iij. sequentis iulapii.

℞. aquæ cerasor. n. lactis alexiter. ana ℥iij. syr. è succ. citr. ℥i. m. f. iulapium.

Applicetur etiam epispasticum posteriori cervici & qualibet nocte paregoricum ex

ſyr. de meconio propinetur, & poſtquam ſymptomata ceſſaverint, purgetur æger. * Sydenham.

Pleuritis.

Mittatur ſanguis è brachio lateris affecti ad ℥x.

℞. aq. pap. rhæad. ℥iv. ſal prunell. ʒj.
ſyr. violar. ℥j. m. f. hauſtus ſumendus ſtatim à prima v. ſ.

℞. amygd. ſ. excort. no. v.
ſemen. melon. peponum ana ʒß.
papav. alb. ʒiij.
aq. hord. ℔iß. roſar. ʒii. c. ſ. q. ſacch. cand. f. ſ. a. emulſio capiat ℥iv. quarta quaque hora.

℞. decoct. pectoral. ℔ii. ſyr. viol. capill. ♀r. ana ℥iß.
m. f. apozema cap. ℔ß. ter in die.

℞. ol. amygd. d. ℥ii ſyr. viol. capill. ♀r. ana ℥j. ſacch. cand. q. ſ. m. f. eclegma, de quo ſæpe lambat.

Oleum amygd. d. per ſe vel ol. ſem. lin. rec. extracti exhiberi poteſt.

℞. ol. amygd. d. lil. ungt. dialth. ana ℥j. m. f. linimentum, quo inungatur latus affectum mane & ſero, ſuperimponendo fol. braſſicæ. Repetatur v. ſ. ad tres alias vices, ad eandem qv. diebus continuis, ubi dolor & difficultas ſuadent. * Sydenham.

Peri-

Peripnevmonia notha.

Mittatur ſanguis è bracchio dextro ad ℥x. die ſeq. æger hanc potionem ſumat.

℞. caſſ. extr. ℥i. glycirrh. ʒii. ficus pingues no. IV. fol. ſenn. ʒiiß. agaric. troch. ʒj. coq. ſ. q. aquæ ad ℥iiij. in colat. diſſolv. mannæ ℥j. ſyr. roſ. ſol. ℥ß.

Si vero potionem aſſumere nequeat, capiat pil. coch. maj. ℈ii. hora quarta matutina. Sequenti die iterum celebretur v. ſ. ad eandem qv. ac poſtero die repetatur catharſis, quæ porrò repetenda eſt alternis diebus, vel poſt majora intervalla pro ratione virium; atque inſuper ſi ſymptomata non ceſſaverint, extrahatur iterum ſanguis ſemel adhuc, bis vel ſæpius diebus aliquot interjectis, pro ut res poſtulaverit, ſed ut plurimum v. ſ. bis celebrata ſufficiet. Interim dum hæc fiunt, præſertim in diebus à purgatione vacuis, utatur decocto pectorali, eclegmate & oleo amygd. d. in pleuritide deſcriptis. * Sydenham.

Rheumatiſmus.

Mittatur ſanguis è brachio lateris ad ℥x.

℞. aq. nymph. portulac. lactuc. ana ℥iv. ſyr. d. limonib. ℥iß. ſyr. violac. ℥i. m. f. iulap. de quo bibat ad libitum.

Præſcribendo emulſio 4. ſem fr. maior.

Cataplaſma è mica pan. albiſſ & lacte croco tincto applicetur parti dolenti.

Die ſequenti eadem ſanguinis quantitas detrahatur. Atque iterum die uno vel altero interjecto reiteretur, atque porro quater vel pluries, ſi opus fuerit, hoc obſervando, ut poſt ſecundam v. ſ. maiora ſint intervalla inter ſingulas ſanguinis miſſiones.

Diebus à phlebotomia vacuis enema è lacte ſaccharato ſubinde iniiciatur, vel ſequens.

℞. decoct. comm. pro clyſt. ℔j. ſyr. violar. & ſacch. culinar. ana ℥ij. m. f. enema.

Si imbecillitas ægri repetitionem phlebotomiæ non ferat, poſt ſecundam vel tertiam v. ſ. curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus potionem communem, donec convaluerit, & iisdem noctibus paregoricon ex ſyr. de meconio.

Si his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualeſcunque ferre nequeat, aggrediatur uſum electuarii & aq. antiſcorb. (in ſcorbuto deſcripti) quæ etiam remedia locum habent in rheumatiſmo ſcorbutico.

In iuvenibus atque iis, qui temperatè vixerunt, vino non plus dediti, rheumatiſmus diæta ſimplici admodum refrigerante & mediocriter nutriente æquè feliciter, ac repetitis venæ ſectionibus profligari poteſt. Ex. gr. ſolo lactis ſero ad dies quatuor veſcatur æger, poſtea præter ſerum pane ſimilagineo ſemel in die loco prandii, donec penitus convaleſcat. Niſi quod poſtremis diebus alium inſuper panem pro cœna indulgere

gere liceat. Symptomatis cessantibus carnes pullorum elixorum cœteraque eupepa concedantur, tertio autem die solo lactis sero victitet, donec tandem pancratice valeat. * Sydenham.

Febris erysipelatosa.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥ix. vel x. die sequente sumat potionem communem purgativam.

℞. rad. alth. & lilior. ana ℥j.
malv. verbasc. sambuc. fl. chamom. melilot.
summ. hyperic. cent. minor. ana mj.
sem. lini fœnugr. ana ℥ß. coq. s. q. aq. ad ℔iij.

col. liquor. & tempore usus add. singulis libris decoct. spir. vin. ℥ij. stuphæ è panno laneo decocto immersæ ac expressæ, calide admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixtura illinatur.

℞. spir. vini theriac. Andromach. ℥ii.
pulv. piper. long. & caryophyll. ana ℨij.
f. mixtura, qua charta emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ v. s. non cedat morbus, tum repetatur, & adhuc non cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à venæ sectione liberis enema è lacte c. syr. viol. emulsio refrigerans & iu-

lapium refrigerans sunt præscribenda.

De pruritu ferino & inveteratis cutis eruptionibus, quæ v.s. & catharsi cedunt.

℞. theriac. androm. ʒß. elect. de ovo ℈i.
rad. serpentar. virg. subtiliss. pulv. gr. xv.
lap. bez. or. c. s. q. syr. è conditur. citri
f. bolus hora somni sumendus per dies XXI.
superbibendo cochlear. vj. seq. julapii.

℞. aq. card. ben. ℥vj.
epidem. & theriac. stillat. ana ℥ii.
syr. caryophyll. ℥i. m. f. iulap.
singulis matutinis capiat liquor. possetic. ℔ß.
calide & sudet horæ unius spacio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint seq. linimento partes affectæ inungantur.

℞. ung. ex oxilapath. ℥ii. ung. pomat. ℥j.
flor. sulphur. ʒiij. ol. rhod. ℈ß. f. liniment.
veruntamen medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi v. s. & catharsi præmissis.
❁ Sydenham.

Angina.

Mittatur sanguis è brachio copiose, tangantur partes inflammatæ melle rosaceo, spiritu vitrioli vel sulphuris ad summum acorem permixto, vel spiritu vitrioli solo, mox gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo, sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat, dein expuatur & repetatur subinde.

℞. Aq. plantag. ros. r. sperm. ranar. an. ℥iij.
alb. ovor. in aq. agitando redact. no. iii.
sach. chrystal. ʒiii. m. f. gargarisma.

Emulsio refrigerans in pleuritide descripta indies sumatur.

Sequenti mane, nisi febris & dolor inter deglutiendum remiserint, v. s. repetatur, catharsi in diem posterum rejecta, alias catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu, (quod oppido rarum) repetatur adhuc vs. & catharsis. Epispasticum amplum ac forte applicetur posteriori cervici post primam v. s.

Omni mane nisi diebus purgationis, enema refrigerans & emolliens iniiciatur. Diæta tenui utatur æger & lecto per horas aliquot quotidie absistat.

In his omnibus febribus, intercurrentes appello, ut etiam in illa quæ præsentis constitutionis est, caute observandum, ut æger à lecto abstineat magnam diei partem, ut jusculis hordeaciis, avenaceis ac id genus aliis victitet, & cerevisiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat. * Sydenham.

Morbilli.

℞. decoct. pectoral. ℔iß. syr. violac. &
capill. ♀r. ana. ℥iß. m. f. apozema.
capiat ℥iii. vll. iv. ter vel quater in die.

℞. ol. amyd. d. ℥ii. ſyr. viol. & capil. ♀r. ana. ℥i. ſacch. cand. albiſſ. q. ſ. m. f. Eclegma de quo ſæpius lambat, præcipuè quando tuſſis urget.

℞. aq. ceras. n. ℥iii. ſyr. d. mecon. ℥i. m f. hauſtus ſingulis noctibus ſumendus à primo morbi inſultu, usque dum convaluerit æger, doſin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger ſe contineat per biduum poſt primam eruptionem.

Si poſt morbillorum diſceſſum febris in lecto, reſpirandi difficultas & alia ſymptomata peripnevmoniam mentientia ſupervenerint, eo in caſu ſanguis liberaliter extrahendus è brachio ſemel bis vel ter prout opus fuerit, convenienti ſpacio interpoſito inter ſingulas vs. atque etiam continuentur decoctum pectorale ſupra deſcriptum ut & looch vel oleum amygd. d. per ſe. Circa diem xij. ab invaſione carthartico lenienti purgetur.

Diarrhoea, quæ morbillos excipit, venæ ſectione ſanatur. * Sydenham.

Variolæ.

Mittatur ſanguis quovis ex tribus primis diebus ab invaſione ad ℥ix. vel x. & poſtea vomitorium exhibeatur ad ℥j. vel ℥iß. ex infuſione croci metallorum.

His

His primis diebus diluatur ſanguis frequenti potatione cereviſiæ tenuis lupulatæ.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum ex ſexto die poſt invaſionem.) veſperi propinetur ſyr. de mecon. ℥j. quae repetatur dehinc ſingulis noctibus ad diem decimum poſt invaſionem. Ea nocte, ſi variolæ ex confluentium genere fuerint, augeatur doſis ad ℥iß. quæ dein repetatur ad ℥j. mane & ad ℥iß. fere ſingulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si ſyrupus de mecon. minus congruat, ſubſtitui poteſt laudan. liquidum, videlicet gt. xviij. pro ℥j. ſyrupi & gt. xxv. pro ℥iß. Hoc interim obſervandum, quod ſi paregoricum bis in die exhibitum orgaſmum compeſcere non valeat, (quod in variolis inſigniter confluentibus ſub finem earum ſæpe accidit, tum octava quoque hora exhibendum, vel ſæpius, ſi opus fuerit.

At ſi variolæ interſtinctæ fuerint, ſatis erit, ut ſolummodo ſingulis noctibus poſt plenam eruptionem exhibeatur paregoricum, atque etiam in minori doſi.

Qualiscunque autem generis variolæ fuerint, atque etiam qualicunque morbi tempore, ſi phrenitis accideret, omnino oportet, ut inordinato ſpirituum motui frænum iniiciatur, ac proinde ſi prior paregorici doſis metam non attingat, alia atque alia aſſumatur, donec tumultus penitus compe-

ſcatur, interpoſito inter ſingulas doſes ſpacio aliquo, ut pernoſcere valeamus, utrum doſis ultima id, quod quærimus præſtiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ ſuppreſſio acciderit, æger ex lecto eximatur, & aliquantulum ambulet.

Si ſaliva ob calorem ſit adeo viſcida, ut expectorari non poſſit, tum gargariſma cum ſyringa ſæpe in fauces injiciatur. Componatur è cereviſia tenui, vel aqua hordei cum melle roſarum, vel ſequens uſurpari poterit.

℞. cort. ulmi ℥vj. rad. glycirrhiz. ℥ß.
passul. enucl. no. xx. roſ. rubr. p. ij.
coq. in ſ. q. aq. ad ℔iß. colat. diſſolv.
oximel. ſimpl. & mell. roſ. ana. ℥ij.
m. f. Gargariſma.

Si die undecimo, vel alio quovis poſt cum febris ſecundaria cum inquietudine, jactatione, & coeteris id genus ſymptomatis usque adeo efferatur, ut paregoricis utcumque repetitis ſufflaminari nequeat, & mors quaſi immineat, tum ſanguis ad ſatis magnam quantitatem illi, eò detrahatur, nempe ad ℥xij. vel circiter, atque porro repeti poſſet ſemel vel bis in ſequentibus diebus, ſi ſymptomatum dictorum ratio idem poſtularit.

At non aliàs. Catharſis etiam blanda decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum

eum insequente (modo v. s. præcesserit) instituui posset, nempe ex electuario lenitivo ℥j. dissolut. in aq. cichor. vel lact. alexiter. ℥iv. Verumtamen nec v. s. nec catharsis impediunt, quo minus paregorica in usum veniant, quæ haud obstantibus iis tum quoad largam dosin, quam repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando pustulæ perfecte evanuerint, inungatur facies linimento ex æquali parte ol. amygd. d. & pomat. per biduum & non ultra.

Die xxi. post invasionem mittatur sanguis è brachio, & sequenti die catharsis celebranda, quæ porro alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad regimen, à lecto abstineat ad sextam diem post invasionem, in quo postea se contineat usque ad xvij. non nisi iisdem stragulis tectus, quam quibus sanus uti solebat.

Jusculis avenac. hordeat. pomis coctis, & cerevisia tenui victitet, & post undecimum diem vini hispanici cochl. iv. vel v. bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor evacuationibus præscriptis, non cedat, tum fotu fol. malv. verbasci, sambuc. laur. cum flor. melilot. & chamomill. in lacte coct. facile fugatur.

Si primis morbi diebus æger hæmoptoe labo-

laboret, vel urinam reddat ſanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in Capite de hæmoptoe præſcribuntur, ſexta quaque hora (donec ſymptomata iſta prorſus ceſſaverint) diligenter exhibeantur, quo etiam caſu paregorica liberali manu propinanda. * Sydenham.

Chorea Sancti Viti.

Sanguis ad ℥iij. plus minus pro ætate ex brachio educatur. Die ſequenti dimidia pars vel quiddam amplius pro ratione ætatis potionis communis hauriatur & veſperi hauſtulus ſeq. propinetur.

℞. aq. ceraſ. n. ℥j. aq. epilept. Lang. ʒiij. theriac. Androm. ℈j. laud. liquid. gt. viij. f. Hauſtus.

Potio cathartica ad tres vices alternis diebus repetatur, & hauſtus paregoricus iisdem noctibus.

Poſtea ſanguis iterum extrahatur & ad catharſin uti prius æger revertatur, & ſic ſanguis mittatur, & alvus abducatur ad tertiam quartamve vicem ſpacio tamen inter alternas evacuationes obſervato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis ſeq. præſcribantur.

℞. Conſerv. abs. Roman. flor. aurant. ana. ℥j. anthos. ℥iß.

The-

Theriac. Androm. vet. & N. M. cond. ana. ℥iij.
Zingib. cond. ʒj. ſyr. è ſucc. citr. qs. f Elect.
de quo capiat ad magnitudinem N. M. mane & hora quinta pomeridiana, ſuperbibendo vini ſequentis cochlearia v.

℞. Rad. poeon. enul. camp. imperator angelic. ana. ℥j.
, fol. rut. ſalv. beton. chamedr. marrub. alb. ſumm. centaur. min. ana. mj.
bacc. juniper. ʒvj. cort. 2. aurantior.
incisa infundantur frigide in vini canarini ℔vj. coletur tantum uſus tempore.

℞. aq. rutæ ℥iv. epilept. l. brion. comp. ana. ℥j.
ſyr. poeon. ʒvj. m. f. julap. capiat. coch. iv. ſingulis noctibus cubitum iturus. inſtillando ſpir. c. cervi. gt. viij.

Applicatur plantis pedum Empl. de caranna. Ob recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, ipſa anni ſeq. tempeſtate (vel paulo ante) qua morbus invaſit.

Veriſimile videtur, quod hæc methodus curationi epilepſiæ adultorum convenire poſſit. * Sydenham.

Apoplexia.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥xij. quamprimum ac poſtea ex venis jugularibus ad ℥viij.

℥viij. dein vomitorium ex ℥iß. vel ij. infusi croci metall. propinetur statim.

Empl. epispasticum satis amplum ac forte posteriori cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus. Spir. sal. armoniaci opt. rectificatus admoveatur naribus.

Finita vomitorii operatione subinde exhibeantur cochl. iij. vel iv. sequentis julapii:

℞. aq. rut. ℥iv. aq. bryon. comp. & antiepil. l. ana ℥j.
spir. cc. gt. xx. sacch. xtall. qs. f. iulap.

vel cochl. i. spir. lavend. comp. per se propinari potest bis vel ter durante paroxismo, hora dimidia vel integra interposita.

Cavendum est, ne cardiaca plus iusto calida ac nimis frequenter exhibeantur. Nam quæcunque demum specifica virtute pollere videantur plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere ac proinde malum augere apta nata sunt: quod etiam incommodum non minus infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxismo iam finito ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

℞. pil. coch. mai. ℈ii. capiat tertia quaque die per 6 vices hora quarta matutina superdormiendo.

℞. cons.

℞. conſ. flor. ſalv. roriſmar. ana ℥i.
flav. aurant. ℥vj.
n. m. cond. & zinzib. cond. ana ℥iß.
theriac. Andromach. vet. ʒij.
pulv. elect. diambr. diamoſch. d. ana ʒi.
cum ſ. q. ſyr. conditur. citri f. opiata.

Capiat ad magnitud. caſtaneæ m. & ſerò ſuperbibendo aq. epilept. l. cochl. ii.

℞. ambr. gryſ. ʒß.
ol. deſtill. ſem. aniſ. cinamom. n. m. an. gt. ij.
caryophyll. gt. j.
ſacch. in aq. flor. aurant. ſol. ℥iv. f. ſ. a.

Tabellæ, quarum capiat unum ad libitum.

Ab uſu potus generoſioris cuiusvis ſibi temperet, veſcatur iuſculis avenaceis, hordæis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoque etiam (præcipue inter purgandum) carne pullorum agnorum ac id genus cibis eupeptis. * Sydenham.

Ophthalmia.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥x. ſequenti die ſumat potionem purgativam communem, quæ repetenda eſt per duas alias vices duobus diebus interpoſitis; iisdem noctibus ſumat hauſtum paregoricum ex ſyr. de mecon. ℥i.

Diebus à purgatione vacuis ſumat ter aut quater in die ℥iv. emulſionis ex ſem. frigidis majoribus & papav. alb.

℞. aq.

℞. aq. plantag. rosʃ. r. ʃperm. ran. ana ℥j. tutiæ ppt. ʒi. f. collyr. cuius guttæ aliquot inʃtill. oculis bis in die, at non incipiendum, niʃi poʃt primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur v.ʃ. ʃemel vel bis (præcipue ʃi ʃanguis pleuriticus apparuerit) ut etiam catharʃis.

Abʃtineat ab uʃu vini & cuiusvis liquoris generoʃi, ab uʃu etiam ciborum coctu difficilium & ʃale conditorum, & diebus inter purgationem bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod ʃæpe accidit, quod vʃ. & catharʃi utcunque repetitis ophthalmia non cedat, hoc in caʃu paregorico ex ʃyr. de Meion. ℥i. ʃingulis noctibus exhibitum, curationem ʃine aliorum ʃuppetiis abʃolvit. * Sydenham.

Uteri procidentia.

℞. cortic. querc. ℥ii. coq. in aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ʃub finem addendo cort. granat. contuʃ. ℥i. roʃ. r. fl. granat. ana miij. dein add. vini rubri ℔ß. ʃit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur mane horis duabus, antequam è lecto aʃʃurgat, & nocte poʃt decubitum, donec ʃymptoma penitus evanuerit. * Sydenham.

Paroxiʃmus nephriticus.

Si æger temperamento ʃanguineo fuerit, mittatur ʃanguis è brachio affecto reni reʃpon-

ſpondenti ad ℥x. dein liquoris poſſetici, cui rad. alth. ℥ii. incoctæ fuerint, cong. j. quam citiſſime bibatur, & enema ſeq. iniiciatur.

℞. rad. alth lil. alb. ana ℥j.
fol. malv. parietar. branc. urſin. &
fl. chamom. ana mj.
ſem. lin. & fænugr. ana ℥ß.
coq. ſ. q. aq. ad ℔iß. m. f. enema.

Si vomitus urgeat laud. liquid. ſatis magna propinetur quantitate, videlicet ad guttulas xxv. vel pil. Matth. gr. xv. vel xvi. in ſenibus vero & morbo diuturno fractis, ut & vetulis vaporibus obnoxiis (præcipue ſi ſub initium paroxiſmi urinam reddunt nigram & ſabuloſam) v. ſ. omittatur, at quo ad reliqua eadem, quæ dicta eſt via omnino procedendum. * Sydenham.

Dyſenteria, Diarrhœa, & teneſmus.

Mittatur ſanguis è brachio quamprimum, eâdemque nocte paregoricum propinetur, & mane ſequenti potio purgans communis repetenda alternis diebus ad duas alias vices & paregoricum poſt purgationes quamprimum ſuo defunctæ ſunt munere, at diebus à purgatione vacuis idem mane & ſero eſt exhibendum.

Poſt v. ſ. & catharſin ſemel celebratam per totum morbi decurſum ſequens cardiacum exhibeatur.

℞. aq. ceraſ. n. & fragor. ana ℥iij.
epidemic. ſcord. compoſ.
cinamom. hord. ana ℥i.
margar. ppt. ʒiß. ſacch. xtallin. qs. adde aq. roſar. Damaſc. ℥ß. ad gratum ſaporem m. f. iulap. de quo cochlear. iv. vel v. in languoribus vel ad libitum capiatur.

Potus ſit lac coctum cum triplo aquæ vel decoctum album.

℞. g. cc. & micæ panis albiſſ. ana ℥ii. coq. in aq. fontan. ℔iij. ad ℔ii. poſtea ſ. q. ſacch. albiſſ. edulcoretur, vel ſi dejectio virium poſtulaverit aq. font. ℔ii. cum vin. canarin. ℔ß. ſimul coctæ pro potu frigide aſſumantur.

Cum tres vices purgaverit æger, tota curatio uſui laudani bis vel ter in die repetiti poſtea incumbit, niſi quod enema ex lacte vaccino ℔ß. & theriac. androm. ʒiß. ſubinde injiciatur, quod in alvi egeſtionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in diarrhœam tantum aſſurgit, phlebotomia & catharſi omiſſis ſeq. bolus ſingulis matutinis exhibeatur.

℞. rhab. pulv. ʒß. (plus minus pro ratione virium) c. ſ. q. diaſcord. f. bolus addendo ol. cinamom. gt. ij.

Noctibus inſequentibus paregoricum ex aq. cinamom. hordeat. ℥j. & laud. liquid. gt. x. exhibeatur.

Ubi tormina ſicca ſine deiectionibus excru-

cruciant, curantur diluendo ſero lactis frigide propinato & tepide injecto, ut in cholera morbo pullorum juſculo aut lacte cereviſiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeo ut omnis ejus vis in rectum inteſtinum decumbat, cum aſſidua deſidendi cupiditate in hoc affectu diæta analeptica inſtituatur, & liquor aliquis cardiacus pro libitu ingeratur, ut reſtaurari poſſint vires, quibus redeuntibus teneſmus ſe ſponte proripit.

In dyſenteria male curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot diſcruciant, in hoc caſu phlebotomia repetita priſtinam facultatem reſtituet. Notandum

Quod in conſtitutionibus huic morbo minus faventibus omiſſis evacuationibus dyſenteria laudano ſolo ſanatur, quod mane & ſero repetendum, donec ſymptomata penitus evanuerint, vel etiam ter nyctemeri ſpacio, ſi opus fuerit. * Sydenham.

Colica bilioſa.

Sanguis è brachio paulo liberalius educatur, & poſt horas tres vel quatuor anodynum exhibeatur, poſtero die catharticum lenitivum, & interpoſito die una, ad tertiam vicem propinetur.

At ſi malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avide ingeſtis originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cereviſia-

to affatim hausto eluendus est, quo exantlato anodynum propinandum est, sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minus perite tractatus diutissime fatigaverit, & ægrum pene confecerit liberatior sive aquæ epidemiæ, sive mirabilis, sive alius cujuscunque, qua sanus maxime delectabatur, usus ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit. * Sydenham.

Cholera morbus.

Pullus tenerior in tribus circiter aquæ font. congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, huius decocti vel defectu eius, liquoris posserici capaciores aliquot cyathos æger tepide exhauriat, & eodem tempore ex eodem liquore enemata successive repetenda.

Haustibus & clysteribus syr. lactuc. violar. portulac. nymph. eorumve alicujus uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato hoc elutionis penso, quod 3. vel 4. horas sibi vendicat, paregoricum curationi coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, etiam frigescant membrorum extrema, tum ad laudanum liquidum fugiendum est in paulo majori dosi (videlicet laud. liquid. gt. xxv. in

in aqua cinamomi forti ℥j.) & cum cessaverint symptomata, nihilominus mane & sero quotidie est repetendum at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam choleræ morbi infantibus valde familiaris ac sæpe numero funesta ex dentitione vel crapula originem ducens. Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus larga liquorum potatione, multo minus ut catharticus tumultus major in humoribus excitetur. Sed curationem laudano solo aggredi oportet, quamobrem gt. ij. iij. vel iiij. vel plures pro ratione ætatis cochl. j. cerevisiæ tenuis vel aquæ cujusve appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit. * Sydenham.

Colica pictonum in Paralysin degenerans.

Hunc dolorem atrocissimum sanat balsamus peruvianus frequenter ac in magna dosi exhibitus, nempe si ejus guttulæ xx. xxx. vel xxxx. sacchari albiss. cochleari instillentur, & bis vel ter in die dentur, at paralysis huic remedio haud cedit. * Sydenham.

Iliaca passio.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ℥ix. vel x. post aliquot horas exhibeatur sequens pulvis.

℞. resin. scammon. (vel ejus defectu) jalapp. gr. xij.
calomelan. Turg. ℈i. m. f. pulv.
capiat è cochlear ij. lactis vaccin. superbibendo ejus lactis cochl. i. vel alterum, & si forma pilul. magis arrideat.

℞. pil. ex duobus ʒß. Calomel Turquet. ℈j. c. s. q. balf. peruv. f. pil. iv. sumendæ ex cochl. j. syr. viol.

Finita operatione cathartici sumat seq. haustum &c.

℞ aq. cinam. fort. ℥j. laud. liq. gt. xxv. m. f. haustus, qui porrò repetendus est bis, ter vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint, atque etiam istis symptomatis cessantibus nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus. * Sydenham.

Fluxus mensium immodicus.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viij. sequenti mane sumatur potio purgativa communis, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices, & noctibus post purgationem paregoricum è syr. è meconio exhibeatur. Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

℞. cons. rof. sicc. ℥ij. troch. de terra lemnia ʒiß.
cort. granat. corall. r. ppt. & bol. arm. à ℈ij. lap.

lap. hæmat. ſang. drac. ana ℈j. c. ſ. q. ſyr. cydon.

f. elect. de quo ſumat ad magnitudinem n. m. major. mane & hora 5. pomeridiana ſuperbibendo ſeq. julap. cochl. vj.

℞. aq. germin. querc. & plantag. ana ℥iij. cinamom. hordeat.

ſyr. d. roſ. ſicc. ana ℥i. ſpir. vitrioli q. ſ. ad gr.

℞. fol. plantag. & urtic. ana q. ſ. contundantur ſimul, & ſuccus exprimatur, & poſtea clarificetur, de quo capiat cochl. iv. vel v. ſæpiuſcule ad libitum.

Poſt primam purgationem applicetur empl. ſeq. regioni lumborum.

℞. empl. de minio, & ad herniam ana p. æqual. extendatur ſuper alutam. f. Empl. regioni lumborum admovendum. * Sydenham.

Colica hyſterica.

Primò quo ſaburra humorum vitioſorum in ventriculo contentorum minus impediat paregorici efficaciam, ſatis magna quantitas liquoris poſſetici affatim ingurgitetur, atque iterum per vomitum rejiciatur, nempe ejuſdem liquoris cong. iß. qua peracta laudani liquidi gt. xxv. in aq. cinamomi fortis, aquæ epidemiæ, vel alicuius vehiculi ℥i. propinetur.

In uſu paregorici hoc notandum quod eo uſque repetendum ſit, donec ſympto-

mata omnia penitus cessaverint, debitum interea tempus interjiciendo, ut dijudicare valeamus, quid prior dosis effecit, antequam novam ingeramus.

Si temperamento sanguineo prædita sit ægra, aut si antea hoc symptomate haud multum infestata fuerit ac viribus fracta, hoc in casu sanguis primum è brachio detrahendus, antequam vomitorium præscriptum propinetur.

Hac ipsa methodo clavus hystericus curatur, si vero colica hysterica in longam diuturnitatem abeat, per paroxismos affligens, tum in eorum intervallis sive extra paroxismum seq. usurpentur.

℞. zedoar. subtiliss. pulv. ℨj. c. s. q. syr. è conditur. citri f. bolus, sumendus mane & sero per xxx dies, superbibendo seq. infusionem:

℞. zedoariæ incisæ minutim ℥ß.
vini canarin. ℥iv. infund. frigide per xij. horas, dein coletur pro usu, vel balsamum peruvianum, ut in colica pictonum usurpetur.

Quæ de colica hysterica hic dicuntur, de colica etiam hypochondriaca dicta sunto.

Utriusque affectus natura sibi vendicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuino morbus cedit, tametsi ut plurimum chalybs inprimis confert.

Colica

Colica hysterica tam hypochondriacis, quam hystericis sæpissime in icterum desinit, qui sensim sponte sua successit, sin autem moras longas nectat, exhibeatur apozema sequens.

℞. rad. rub. tinctor. curcum. ana ℥j.
chelidon. maj. cum toto. & summ. centaur. min. ana mi.
coq. in æqual. part. vin. rhen. & aquæ. fontan. ad ℔ij. colat. dissolv.
syr. d. 5. radic. ℥ij. m. f. apozema. de qua capiat ℔ß. calide mane & sero, usque dum convaluerit. * Sydenham.

Uterus.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium, & durante eorundem usu catharticum præscriptum quarto quoque die exxibeatur.

℞. cons. abs. Rom. flaved. aurant. ana ℥j.
angelic. cond. N. M. cond. pulv. ar. comp.
chalyb. cum aceto ppt. ana ʒß.
extr. cent. min. gentian. & crem. tart. ana ʒij.
croc. angl. pulv. c. s. q. syr. de 5. radicibus f. elect. de quo capiat ad magnitudinem N. M. mane & hora 5tâ pomeridiana, vel vice electuarii sumat pilulas chalybeatas, superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium ℔iv. & post pomeri-

dianam dosin apoz. in colica Hysteric. descript. ℔ß.

At si signa hydropis adfuerint, tam mane quam sero apozema super bibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad aquas ferreas adeundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ. *Sydenham.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præscribenda ac in fluxu mensium immodico omissis solummodo catharsi, & succis. * Sydenham.

Immodicus Lochiorum fluxus.

Victus incrassans instituatur & potus seq. addatur.

Re. aq. plant. vini rubr. ana ℔j. coq. simul ad tertias, dein edulcoretur. s. q. sacch. albiss. cuius cum frigescit, capiat ℔ß. bis vel ter in die.

Interim julep. aliquod hystericum, at satis mite subinde propinetur & nodulus seq. naribus applicetur.

℞. galban. asæ foet. ana ʒij. castor. ʒiß. sal. succin. vol. ʒß. m. f. nodulus.

℞. spir. salis ammoniac. ʒij. de quibus sæpe olfaciat. * Sydenham.

Suppressio lochiorum.

E vestigio lecto addicatur, & empl. hysteri-

ſtericum umbilico admoveatur quam primum, tum Electuar. ſeq. adhibeatur.

℞. conſ. abſ. Rom. rutæ ana ℥j.
troch. de myrrh. ʒij. caſtor. croc. angl.
ſal. vol. ammoniac. & aſæ fætid. ana ʒß.

c. ſ. q. ſyr. è 5. rad. f. elect. capiat ad magnit. N. M. quarta quaque hora, ſuperbibendo ſeq. julep. cochl. 4. vel 5.

℞. aq. rut. ℥iv. bryon. compos. ℥ij.
ſach. cand. qs. m. f. julep. vel ſumat troch. de Myrrh. ℈j. quarta quaque hora.

Si tota prædictorum quantitas conſumatur, & lochia adhuc ſupprimantur laudanum unica ſaltem vice exhibendum, ut laud. liquid. gt. xiv. in aq. bryoniæ comp. vel laudanum ſolidum gr. iß. cum aſæ ſæt. ℈ß. in pil. duas redactum.

Si hæc nihil proficiant, tunc enema ex lacte ſacharato unica ſaltem vice iniciatur.

* Sydenham.

Hydrops.

Indicationes curativæ dirigendæ ſunt primo ad aquarum evacuationem, deinde ad inſtaurandum ſanguinis robur, quo novus aquarum prouentus præcaueri poſſit.

℞. vini alb. ℥iv. jalapp. ſubtiliſſ. pulv. ʒj.
zinzib. pulv. ℈ß. ſyr. d. ſpin. cerv. ℥j. m.
f. potio ſumenda ſummo mane, repetendaquæ

que singulis vel alternis diebus pro ratione virium donec partes affectæ detumuerint.

℞. Tamarind. ℥ß. fol. senn. ʒij. rhei ʒiß. coq. s. q. aq. ad ℥iij. col. dissolv. mannæ & syr. ros. sol. an. ℥j. syr. de spin. cerv. ℥ß. elect. è succo rosar. ʒiij. m. f. potio sumenda ut prior. vel

℞. pil. ex duobus ℈j. elater. gr. iij. ol. caryophil. gt. ij. f. pil. no. iij cap. summa mane, repetanturque si opus fuerit. vel

℞. Gambugii. gr. xv. vin. alb. aq. cichor. ana ℥iß.
syr. de spina cerv. ℥ß. m. f. pot. sumenda ut supra. vel

℞. cort. interior. sambuc. è lign. deras. m. iij. coq. in aq. & lacte part. æq. mistorum ℔ij. ad ℔j. colat. capiat dimidiam partem mane, & alteram serà quotidie, donec convalescat. At hoc remedium nisi in corporibus, quæ facillime purgativis cedunt, nihil confert.

Circa usum catharticorum in hoc morbo hæc tria animadvertenda sunt.

Primo utrum ægri corpus facile, an verò difficulter catharticis cedere soleat, cum in iis qui facile purgantur syr. de spina cervina solut. ad ℥j. exhibitus aquas sat copiose eliciat, in illis vera qui difficulter purgantur, cathartica supra descripta, ut ut valida vix scopum attingant.

Secundo cathartica omnia, quæ segnius ope-

operantur, magis officiunt quam prosunt: quamobrem purgatio paulo fortior & nimia justa debiliori est præferenda.

Tertio aquæ ea maxime celeritate exhauriri debent, quam ægri vires ferre queant, ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ denuo affatim colligantur.

Est autem, ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant, quoties enim æger constitutione est infirmior vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio diureticis solum committenda, inter quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus lixivialibus fiunt, ut

℞. ciner. genistæ ℔i. infund. frigide in vini Rhenani ℔jv. liquoris per filtrationem colati ℥iij. mane, 5ta pomeridiana, & sero singulis diebus exhibeantur, usque dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis calefacientia & corroborantia medicamenta usurpanda, ut

℞. rad. raphan. rustican. fol. cochlear. hort. abs. vulg. salv. summ. centaur. min. & genistæ. infund. in cerev. forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando sine catharticis subvenit. Vel sequenti utatur.

℞. cons. cochlear. hort. abs. Rom. ana ℥ij. extr. gentian. abs. vulg. cent. min. ana ʒiij. cum

cum s. q. è cort. citr. f. elect. de quo sumat ad qv. n. m. major. mane, 5ta pomeridiana & vesperi, superbibendo ℥iv. seq. infusionis.

℞. rad. gentian. ℥j. summ. genist.
centaur. min. & abs. vulg. ana mj.
sem. fænic. petrosel. ana ʒij. incisis minutim affund. vin. Rhen. ℔iv. stent simul in infusione frigida, & colentur solummodo tempore usus.

Notandum cum ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo purgandum esse, tantisper dum sanguinis corroborationi navatur opera.

Quod & per salium lixivialium usum omnino observandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

℞. rad. raphan. rust. ℥iij. fol. cochl. hort.
abs. vulg. salv. summ. centaur. min. &
genist. ana miij. aurant. incis. no. iij.
infund. in congiis vj. cerevisiæ fortis non lupulatæ inter fermentandum; sit pro potu ordinario. * Sydenham.

Gonorrhœa virulenta.

℞. mass. pil. coch. major. ʒiij. extr. Rudii ʒj.
resp. jalap. & diagrid. ana ʒß. c. s. q.
opobals. f. pil. è singulis drachmis vi.
capiat jv. singulis auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ semini formis admodum imminuantur. Postea alternis

die-

diebus ad ſeptimanas adhuc duas. Ac ſub finem bis in ſeptimana, donec humor ſtillare prorſus ceſſaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, ſubinde intercalari poteſt potio communis purgativa, cui addantur ſyr. de ſpina cerv. & elect. è ſucc. roſ. an. ℥ij. vel curatione minus feliciter ſuccedente turbith. minerale ad gr. viij. exhiberi poteſt bis vel ter, diebus quatuor interpoſitis, vel vice turbith. mineral.

℞. pil. ex duobus ʒß. mercur. dulc. ℈i. c. ſ. q. opobalſ. f. pil. iv. ſummo mane ſumendæ.

Si æger à dicta catharſi abhorreat, poſt pilulas primo deſcriptas tribus auroris continuis ſumptas tum mane & hora 5ta pomeridiana quotidie injiciatur clyſter ſequens, niſi quod ſemel aut bis in hebdomade omiſſo clyſtere catharticum imperandum.

℞. elect. è ſucc. roſar. ʒvj.
tereb. ven. vitell. ov. ſol. ℥ß.
diſſolv. in aq. hord. ℔j. adde
ſyr. viol. ℥ii. m. f. clyſter.

ſingulis noctibus capiat opobalſ. vel balſ. è mecha gt. xxv. ſacchari fruſtulo exceptos, huius defectu therebinthina Cypria ad qv. avellanæ ſubſtitui poteſt.

Sit pro potu hydrogala, & cerevisia tenuis in paſtubus, vel ſequentem methodum aggrediatur.

℞. pil. ex duobus ℈ß. opobalſ. gt. iij.
f. pil. no. iij. capiat hora 4 matutina ſuperdormiendo, repetanturque alternis diebus vel tertia quaqua die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur mane & hora 5ta pomeridiana clyſter ſupra deſcriptus.

Procedente curatione (quacunque ea demum methodo tentetur (ſanguis ſub medium curationis ſemel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incraſſans præſcribatur, & medicamenta iisdem viribus pollentia, qualia ſunt hydrogala, emulſiones ex ſeminibus frigidis &c.

Si penis tumore afficiatur.

℞. rad. alth. lilior. ana ℥iß.
fol. malv. verbaſc. ſambuc. hyoſciam.
flor. chamom. melilot. ana mj.
ſem. lin. fænugr. ana ℥ß coq. ſ q. aq. font.
& f. fotus parti affectæ admovendus per horæ unius ſpacium bis vel ter in die.

Peracta fomentatione perungatur pars affecta ol. ſem. lini rec. extr. deinde empl. è mucilaginibus alutæ inductum labiis præputii tumidis circumponatur.

Si ulcus in præputii labiis vel in ſubjecta glande hæreat, tum ſeq. linimentum præſcribatur.

℞. ung. Baſilicon. ʒvj.
Nicotian. ʒij.
præcipitati aq. roſ. lot. & opt. lævigat. ʒß.
m. f.

m. f. linimentum, qua lintei rasura imbuatur & ulcusculo admoveatur semper post fotus præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanquis è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singulis fotibus addendo spiritus vin. gallic. cochlear i. vel alterum, vel cataplasma ex oxicrato, & farina fabarum eius loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modo descriptis introsumptis utendum est. * Sydenham.

Lues venerea.

Hanc salivationis excitandæ methodum describit Sydenhamius.

℞ axung. porci ℥ij. mercurii crud. ℥j. m. f. linimentum in tres æquales partes dividendum, quarum una brachia, crura & tibias ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum gr. viij. turb. mineral. in conserv. ros. r. exhibeantur, aut corporibus minus robustis mercurii dulcis ℈j. aut si salivatio jam incepta prius elanguescat, quam symptomata penitus disparuerint, extimulanda subinde est eadem dosi mercurii dulcis.

 Ptya-

Ptyalismus ita moderari debet ut ℔jv. nicthemeri exspuat aut circiter.

Si iusto altius exurgat ptyalismus cum inflammatione nimia, atque id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum sympromata cessaverint, statim immutetur indulsium, & thori lintea sint ea, quae prius usurpata fuerunt.

Si diarrhœa supervenerit, quod plerumque accidit, antequam salivatio bene assurgat, tunc sistenda est usu laudani liquidi ita dosin augendo atque repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, aqua ros. Damasc. vel lacte aq. permista, vel seq. decocto idem colluatur.

℞. rad. alth. hord. mund. ana ℥i.
sem. cydon. ʒß. coq. s. q. aq. ad ℔ij.
m. f. gargarisma, quo saepius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in catharsi imperanda, nisi quod primis aliquot diebus liquore possetico, iusculis avenaceis, hordeaceis ac cerevisia tenui tepefacta nutriatur. His omnibus rite peractis, etiamsi symptomata omnia evanuerint, ac subinde morbus penitus profligari videatur, quo minus recidivam postliminio patiatur, ægro semel in septimana per 4 vel 6 vices mercurii dulc. ℈i. exhibendus, utcunque bene

bene se habeat, & etiamsi iam domo egrediatur. * Sydenham.

Fluor albus.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viij.

℞. pil. coch. maj ℈ij. castor. gr. ij. cum bals. peruv. gt iij. f. pil. no. IV. capiat hora 4ta matutina superdormiendo, repetanturque per alias duas vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.

℞. aq. rut. ℥iv. bryon. comp. ℥ii. sacchar. xtallin. qs. f. iulap. capiat cochl. iij. vel jv. in omni languore, dein aggrediantur usum seqq.

℞. Theriac. Androm. ℥iß. cons. fl. aurant. ℥j. diascord. ℥ß. zinzib. cond. n. m. cond. à ℥iij. pulv. è chel. 69. comp. ʒiß. cort. exter. granat.
rad. angelic. Hispan. corall. r. ppt.
troch. de terr. lemn. an. ʒi. bol. arm. ℈ii.
gumm. arab. ʒß. c. s. q. syr. de ros. sicc.
f. electuar. de quo sumat ad magnitudinem n. m. maioris mane, hora 5ta pomeridiana & nocte per mensem integrum, superbibendo seq. infusionis cochlear. vj.

℞. enul. c. imperat. angel. calam. ar. an. ℥ß. fol. abs. Rom. marrub. alb. centaur. min. calaminth. vulg. salv. sicc. ana mj. bacc. iuniper. ℥i. incid. minutim & infund.

in vin. canarin. ℔iv. ſtent ſimul in infuſione frigida. Colentur tantum tempore uſus.

Veſcatur cibis eupeptis, & abſtineat ab uſu olerum, & fructuum qualiumcunque, & ſingulis paſſibus vinum Hiſpanicum bibat. * Sydenham.

Diabetes.

Eadem præſcribenda ſunt, quæ in fluore albo omiſſis ſolummodo v. ſ. & catharſi.

Dolor hæmorrhoidum.

Mittatur ſanguis ex brachio dextro ad ℥x.

℞. ſem. melon. pepon. an. ℥ß. papav. alb. ʒij. amygd. d. exc. n. v. contund. in mortar. marmor. ſenſim affundendo aq. hord. ℔iß. aq. roſ. ʒii. ſacch. albiſſ. qs. f. ſ. a. Emulſio capiat ℥iij. ſæpiuſcule.

℞. flor. ſulphur. pulv. glycirrhiz. ſalv. ʒi. c. ſ. q. balſ. lucatel. f. pil. è ſingulis drachmis 6. capiat iij. in die ſuperbibendo emulſ. præſcriptæ cochl. vi.

℞. aq. ſperm. ran. ℥iv. in qua diſſolve lithargyr. ʒij. op. ℈j. f. mixt. cuius tantillo linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel ſi tumor intus lateat, cochlear. iij. eiusdem mixturæ modo clyſteris iniiciantur, pro potn ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aq. hordei, & à

carnis

carnis esu abstineat, singulis noctibus sumat diacodium. * Sydenham.

Fluxus hæmorrhoïdum immodicus.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, ommissa solummodo catharsi. * Sydenham.

Epilepsia puerorum.

Applicetur empl. epispasticum posteriori cervici quamprimùm.

℞. aq. epil. L. ℥iij. laud. liq. gr. i. vel ij. vel plures pro ratione ætatis

Syr. pœon. ʒi. m. f. haustus, sumendus quam primum.

℞. aq. rut. ℥iij. epil. L. bryon. comp. ana ℥ii.
syr. caryophyll. ℥ß. m. f. iulap.

Capiat cochl i. sing. horis, si haustus præscriptus paroxismum non fugaverit. * Sydenham.

Rachitis vera.

℞ fol. abs. vulg. centaur. min. marrub. alb.
chamædr. scord. calaminth. vulg.
parthen. saxifrag. pratens. hypericon.
virg. aur. serpill. menth. salv. rut.
card. ben. puleg. abrotan. chamomill.
tanacet. lil. convall.
omnium rec. collect. & incis. ana mj.
axung. porc. ℔iv. sev. ovin. &
vini claret. ana ℔ii.

Macerentur in olla fictili super cineres calidos per horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem & postea colentur, ut f. linimentum, quo venter & hypochondria illinantur mane & sero, ut etiam artus hoc malo affecti per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.

℞. singulorum ingredientium praescript. an. mij.
infund. frigide cerevisiae non lupulatae congiis jv. pro potu. * Sydenham.

In tumoribus infantium
Ventres occupantibus ab evacuationibus nimiis procedentibus.

Sanguis & viscera herbis corroborantibus confortentur, ut in rachitide vera, nisi quod axillae etiam utraeque inungantur, at non artus. * Sydenham.

Febres à dentitione ortae.

℞. spir. cc. gt. iij. vel jv. pro ratione aetatis in cochl. j. vel altero aq. ceras. n. vel iulap. vel alio appropriato. Exhibeantur quarta quaqua hora ad vices quatuor vel sex. * Sydenham.

Febris hectica infantum.

Rhabarb. incis. ℥ii. in lagenam vitream cerevisiae tenuis ℔ii. capacem immittantur pro potu ordinario.

Epoto

Epoto hoc liquore aliæ ℔ij. eidem rhabarb. ſuperaffundantur ad tertiam vicem.

Si vero potus vi cathartica ſaturatius imprægnetur, tum ℔j. epota altera cereviſia mox adjiciatur. * Sydenham.

Hæmorrhagia narium.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans, & incraſſans iniungatur. Julapia refriger. & incraſſans cum emulſionibus refrigerantibus præſcribantur.

Singulis diebus enema refrigerans, atque omni nocte paregoricum ex ſyr. de Mecon. exhibeatur, & ſemel vel bis potio purgativa præſcribatur.

Lintea quadruplicata immerſa aq. frigidæ in quo ſal prunellæ diſſolvatur, & poſtea leniter expreſſa admoveantur nuchæ & utrinque cervici ſæpius in die.

Poſt evacuationes liquor ſequens applicetur.

℞. vitriol. Hung. & alum. ana ℥j. phlegmat. vitriol. ℔ß. coq. tamdiu, donec omnia fuerint diſſoluta, liquorem frigefactum filtra, & à cryſtallis ſubinde natis ſepara: liquori reſiduo add. ol. vitrioli duodecimam partem, vel potius

℞. aq. plant. ℥ij. bol. arm. ſubtiliſſ. pulv. ℥iß. probe miſceantur. Turunda ex linteo raſo liquore hoc humectata nari, ex quo ſan-

ſanguis ſtillat, indatur, per duos dies iſtic relinquenda.

Hoc minus ſuccedente vitriol. Rom. aqua communi diſſolvatur, qua turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta & applicita ſanguinem ſiſtunt, ſi ex parte externa diffluat. * Sydenham.

Chloroſis.

Sumat pilulas chalybeatas, vel pulverem chalybeatum in affectione hyſterica, præſcriptum plus minus pro ratione ætatis, ſuperbibendo hauſtum vini cuiuslibet ad libitum, vel infuſionem corroborantem cum rad. angelicæ ibidem deſcriptam. Si ægra non valde debilis fuerit, purgatur ſemel vel bis ante præſcriptorum uſum. * Sydenham.

Suppreſſio menſium.

Eadem præſcribenda ac in hyſterica affectione, at ſi iisdem non ceſſerit, tunc ſequentia ſunt præſcribenda.

Singulis auroris & 4ta promeridiana ſumat. julep. hyſtericum ſine caſtorio cochlear. v. inſtilando ſpir. cc. gt. xij. ſingulis noctibus ſumat cubitum itura troch. d. myrrha ℈j. cum ſyr. d. artemis. in formam boli vel pilul. redact. * Sydenham.

Vo-

Vomitus Sanguinis.

Mittatur ſanguis ex brachio dextro ad ℥x. ſequenti mane ſumat potionem purgativ. communem & eadem nocte paregoricum ex ℥iij. aq. ceraſ. n. & ſyrup. de Mecon. ℥j. poſtea aggrediatur uſum ſequentium.

℞. bol. armen. ℥j. pulv. rad. ſymphyt. ℥ij. terr. ſigill. lap. hæmat. ſang. dracon. an. ʒj. ſacch. albiſ. ad p. o. m. f. pulv. ſubtiliſſ. cujus capiat ʒj. mane, pomerid. & nocte ſuperbibendo ſeq. apozematis ℥iv.

℞. fol. plantag. rubi ſylv. & millefol. ana mj. c. ſ. aq. ad ℔iß. in col. diſſolv. ſyr. d. ſymphyt. ℥ij. m. f. apozema, vel capiat cochlearia vj. ſeq. tincturæ.

℞. fl. ros. r. ʒvj. cort. intern. querc. ℥ß. ſem. plantag. parum contuſ. ʒiij. aq. font. ℔ij.

Spir. vitriol, qs. ad levem aciditatem, infund. in vaſe clauſo calore levi per 4. horas. col. add. aq. cinamom. hord. ℥iij. ſacch. albiſs. qs. ut f. tinctura guſtui grata.

Si uſum pulveris abhorreat, utatur electuario., in fluxu menſium immodico præſcripto.

Enema quotidie iniiciatur & diacodium hora ſomni propinetur.

Phlebotomia inſuper ſemel, bis, vel ter, ut opus fuerit, reiteretur diebus aliquot interpoſitis, & ſemel iterum ſi res poſtulat, repetatur potio purgans.

Diæta incraſſans & refrigerans obſervanda. * Sydenham.

Punctura Tendinis.

℞. rad. lil. alb. in lacte vacc. ad teneritud. coct. & contus. ℥iij. farin. ſem. lini & avenal. ana ℥iij. coq. ad cataplaſm. conſiſtentiam in eodem lacte quo radices coctæ fuêre. Applicetur parti affectæ mane & ſero. * Sydenham.

Ambuſta.

Foveatur pars affecta linteis ſpiritu vini imbutis, usque dum evaneſcat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur. * Sydenham.

Mania communis.

Eſt & maniæ ſpecies febres intermittentes diuturniores excipiens & in ſtultitiam tandem degenerans producta quidem à debilitate & vapiditate ſanguinis, à diutina fermentatione.

Præſcribantur itaque cardiaca generoſiora, videlicet theriaca androm. elect. de ovo. pulvis comitiſſæ Gualt. Rawleigh. in aq. epidemica theriacal. vel alia, & diæta inſtituatur analeptica.

In junioribus mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij. vel ix. bis vel ter, diebus tribus inter

ter ſingulas v. ſectiones interpoſitis. Tum ſemel extrahatur ſanguis é venis jugularibus. Poſtea tota curatio innitatur ſeq. carthartico, quod ſumat tertia vel quarta quaque die, donec convaluerit, hoc interim obſervato, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio cathartici ad ſeptimanam unam vel alteram omittatur.

℞. pharmaci domeſtici (id eſt rad. bryon. alb.) pulv. ℈j.
lactis vaccin. ℥iv. vel

℞. eiusdem ʒß. vel ʒvj. vin. alb. ℥iv.
infund. per noctem, in colatura diſſolve.
ſyr. violar. ʒj. m. f. potio. vel

℞. Gambugii gr. xiv. aq. ceraſ. n. ℥iij.
ſyr. caryophyl. ℥ß. f. potio.

Contuſiones.

Mittatur ſanguis à brachio lateris magis affecti ad ℥x. ſeq mane exhibeatur potio communis purgativa, ac deinceps eodem modo vſ. & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decurſu, ſi internæ partes læduntur, ſequentia præſcribantur.

℞. Decoct. pectoral. ℔iß.
ſyr. viol. capill. ♀ris. ana ℥ij. f. apozema capiat ℔ß. ter in die. item ol. amygd. d. rec. coch. j. ſæpius propinetur.

℞. ol. amyd. d. ung. dialth. & pomat. à ʒj.
m. f.

lini-

linimentum quo inungatur pars læſa mane & ſero ſuperimponendo folium braſſicæ.

Furfur ſive porrigo capitis.

Potio purgans communis his propinetur dein
℞. ol. amygd. amar. & laurini.
ciner. fol. abrotan. ana ℥j. miſc. probe & f. linimentum, quo inungatur totum caput ſingulis matutinis, diligenter infricando, & poſtea ſuper imponendo veſicam ſuillam. At primum abſcindatur totum capillitium, & poſtea defricentur ſquamulæ ſenſim ſingulis auroris, pro ut decidere pronæ fuerint.

Morſus Canis rabidi.

℞. ſpir. vini opt. rectif. ℥iij. theriac. Andr. ℥j. f. mixtura, qua illinatur pars læſa ter in die, ſuperimponendo linteum eadem mixtura imbutum.

Ulcus veſicæ.

℞. empl. flor. unguent. dict. ʒiß. f. pil. no. ix. capiat iij. horis medicinalibus, ſuperbibendo ſeq. aq. cochl. vj.
℞. rad. fænic. conſolid. ariſtoloch. & caryoph. ana ℥iij.
fol. agrimon. hyperic. bugul. ſanicul. plantag. ana mvj. incidantur.
minutim & deſtilentur in vini alb. & lact.

ana

ana ℔iv. & eliciantur ſolummodo ℔. iv. pro uſu.

℞. pulv. rad. conſolid. major. & gumm. arabic. ana ℥j. ſacch. penid. ℥ij. f. pulv. capiat. cochlear bis in die.

Aſthma inveteratum.

in ſanguineo temperamento præditis.

Mittatur ſanguis é brachio dextro ad ℥x. die ſequenti ſumat potionem purgativam communem, quæ repetatur tertia quaque die per duas alias vices. Diebus à purgatione vacuis ſumat ſequentia.

℞. ſem. anis. ſubtiliſ. pulv. ʒij. c. ſ. q. balſami locatell. f. pil. ex ſingulis drachmis vj. capiat iij. mane & 5ta pomeridiana, ſuperbibendo decocti amari ſine purgantibus ℥iv. calide. Si ſymptomata adhuc maneant repetatur de novo integer proceſſus.

Paralyſis.

Sumat pil. coch. min. ℈ii. alternis matutinis per vj. vices. Deinde capiat ter in die per xxx dies electuar. antiſcorb. ʒij. ſuperbibendo aq. antiſcorb. cochl. vi. vid. in ſcorbuto.

℞. ung. nervin. ℥iij. ſpir. lavend. comp. & ſpir. cochlear. hort. an. ℥iß. quo inungan-

gantur partes affectæ, ut spina dorsi &c. mane & sero.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videntur, attamen cum humores crudos ac fixos volatilisare præ aliis apta nata sint, in paralysi etiam conveniunt.

Tussis & Phthisis.

SI tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa peripneumoniam notham concomitantia accersiverit, vel si à pleuritide aut peripneumonia, ob neglectam sufficientem phlebotomiam male curatis eadem nequaquam orta fuerit, his in casibus satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu carnis & vini abstineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

℞. bals. sulphur. anisat. ad gutt. x.

cochl. i. sacch. crystall. instillatum bis vel ter in die devoretur, ut etiam Tabell. seq. quas secum æger continue portet, unam frequenter assumat.

℞. sacch. cand. ℔iß. coq. s. q. aq. fontan. usque dum adhæreat extremis digitorum, tum adde pulv. glycirrh. enul. camp. sem. anisi & angelic. an. ℥ß. pulv. ir. flor. sulphur. an. ʒij. ol. anis. ℈ii. f. s. a. Tabellæ domesticæ vocandæ, atque hoc interim eclegmate utatur.

℞. ol. amygd. d. ℥ii. syr. capill. ♀r. violac. an. ℥i. sacch. cand. qs. f. lohoch, de quo sæpius lambat ex bacillo glycirrhizæ quando tussis urget.

In defluxione etenim eclegmata incrassantia exhiberi poterunt. Sin vero tussis his remediis non cessaret (præcipue autem si febrim comitem habeat, vel si à peripnevmonia aut pleuritide originem ducat) tum ineptum foret pectoralibus fidere, sed v. s. & catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione peripnevmoniæ nothæ describitur.

Verum enim vero, cum his omnibus non obstantibus, tussis non modo non curationi cesserit, sed & diuturna pulmonum concussione eas adeo debilitaverit, ut phthisis, tandem subingressa fuerit, tum hac methodo procedendum.

℞. bals. peruv. gt. x. instilletur cochl. j. syr. hed. terr. vel si id minus gratum fuerit. cochl. i. sacch. crystall. capiat ter in die, superbibendo decocti amar. sine purgantibus ℥iv. vel si idem ventrem moverit ℥iij. sed omnibus aliis, quotquot adhuc inventa sunt, equitatio ad satis longa & diuturna itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, maius tempus huic exercitio impendere debeat, quam si puer aut iuvenis esset, & sane haud multò certius cortex

peru-

peruvianus febri intermittenti quam in hac ætate equitatio phthisi medetur.

Scorbutus.

Extrahatur sanguis è brachio ad ℥viij. nisi signa hydropis adfuerint, seq. mane exhibeatur potio purgativa communis, quæ repetatur tertia quaqua die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum, vel alterum sumat sequentia:

℞. cons. cochlear. hort. ℥ii. cons. lujulæ ℥i. pulv. ari comp. ʒvi. c. s. q. syr. aurant.

f. elect. de quo capiat ad magnitud. n.m. maior. mane, 5ta pomeridiana & nocte, superbibendo aq. raphani comp. cochl. vi. vel sequentis:

℞. rad. raphan. rustic. raspat. ℔ii.
ari ℔i.
fol. cochlear. hort. mxij. menth. salv.
nasturt. aq. beccabung. an. mvi.
sem. cochlear. hord. parum contus. ℔ß.
n. m. ℥ß. vini alb. ℔xij. destillentur

organis communibus & eliciantur solummodo ℔vj. vel folia rec. cochlear. hortensis per se destillentur pro usu dicto.

Porro seq. cerevisia sit pro potu ordinario.

℞. rad. raphan. rustican. rec. incis. ʒii.
fol. cochlear. hort. n. xij. passul. enucl. n. vi.
aurant. cum toto incis. dimidium.

In lagenam vitream ℔ij. cerevisiæ tenuis capacem subere mox obturandam immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore sex lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps, vel vice huius cerevisiæ seq. mixturæ cochl. iij. vel iv. immisceri poterunt singulis haustibus potus communis.

℞. rad. raphan. rustic. &
sem. cochlear. hort. an. ℥ß.
fol. cochl. hort. mij. pulpam. j. aurant. contund. simul in mortario marmoreo sensim affundendo vini alb. ℔ß. coletur cum levi expressione & reponatur pro usu.

Eadem remedia phlebotomia & catharsi omissis in rheumatismo scorbut. sive hysterico valde prosunt.

APPENDIX.

EXCERPTA

ex Georg. Hieronymi Velschii Miscellaneorum medicinalium Centuriis tribus, quæ in appendice Ephemeridum germanicarum medico-physicarum, ad annum 4 & 5tum, continentur.

Gravidæ innumeræ abortum præcaverunt frequenti usu aquæ compositæ, ex

caryophyllis ſeu flore betonicæ altilis cum n. m. cinamomo mari, et caryophyll.arom. deſtillatæ. Velſchius elegans hoc vocat medicamentum ipſi balſamo embryonum præferendum. Cent. 1. n. x.

Arenæ & calculi feliciter ſæpius è renibus exacti ſale ſilicum aliquoties dato. Id fit ſolutione cum aceto deſtillato, cuius abſtractione ſponte concreſcit. Cent. 1. no.xiij.

Fiſſuris labiorum incomparabile eſt coagulum albuminis maſculum cum ▽. roſar. & ſaccharo applicatum. Cent. 1. n.xxvj.

Lugdunenſibus familiare eſt veſicatorio ſuo epilepſiam curare, aperto ſervato ulcere per annum integrum. Empl. huius deſcriptionem communicat Velſchius.

℞. gum. galban. armoniac. an. ℥ij. pic. naval. tereb. ſinap. an. ℥iß. piper. long. ℥ii. pulv. cantharid. m. f. empl. Cent. 1. n. xxxij.

Crebre experimentum D. de Lort in fiſtulis lacrymalibus.

℞. tut. ppt. ʒj. pulv. ♄n. ſubtil. ♁. crud. ſubtil. ana ʒß.
ceruſſ. lithargir. an. ℈i. cum cerat. diachaliciteos m. cent. 1. n. xxxvj.

Callis pedum ol. laterin. cum calc. viv. deſtillatum à levicula inciſione illitum optimum & expertum. Addunt nonnulli odoris gratia ol. iunip. & ſpicæ guttulas. Cent. 1. no. XLVII.

Nobilis Mediolanenſis calculoſus jam conclamatus convaluit ſem. violar. & bardan. cum

cum fol. quercus ſaxifrag. & gr. laur. in pulv. redactis.

Sem. viol. erat experimentum Io. Cratonis à Velſchio quoque ſæpius cum ſucceſſu adhibitum. Cent. 1. LXIX.

Aſſilynæus menſibus ſuppreſſis ſingulariſſimum invenit electuarium ex coſto indico ſeu potius amaro Syriaco, croco, cinamomo, Xylocaſia & trochiſcis de myrrha. Cent. 1. no. LXXIII.

Dentes corruptos integros eximere licet, ſi cicada æſtate inter ſegetes cantans contuſa imponatur. Quod adeo certum prodidit Aſſilinæus, ut multam pro arcano pecuniam à chirurgis ſibi perſolutam eſſe profeſſus ſit. Cent. 1. LXXXII.

Quibus oculi fluxione laborant, & lentore à ſomno palpebræ inviſcantur, aqua roſar. in qua parum aloes diſſolutum, curati ſunt. Notat Velſchius, ne noceat, grana tantum 2 aut 3 ſatis eſſe ad totidem ▽æ uncias. Cent. 2. no. XXXIV.

Ad fucos manuum ⊖. lithargirii cum oleo amygd. in pretio teſtatus eſt D. Lucius, chymicus Patavinus. Addit Velſchius & marcaſitæ & ♃. quoque his utilis. Cent. 2. XXXVI.

Graſſante febri peſtilente D. le Fevre ſuccum calendulæ cum vino albo propinabat. Plerique convaleſcebant. Velſchius addit: hoc etiam Veslingii noſtri arcanum experimentum erat, quod fidum deprehendimus. Cent. 2. XL.

Io. Hartmanni experientia ol. olivar. cum rhabarbaro infusum & expressum ad cochlear. 1. exhibitum certissimum remedium contra dolores coli affirmavit nobis Jo. Rhodius vid. ol. benedictum hemicephali Rom. hecatost. 2. obs. 95. Cent. 2. obs. LIII.

Infusum ♁nii crudi ictericum intra triduum restituit. Nota Velschii est. Pollet enim vi abstergendi insigni, nec noxæ aut veneni periculum, quod ignari ignavique homines tantopere formidant. Obs. LV.

Clavis pedum empl. Vigonis cum ☿. sæpe expertus est Thomas Platerus. Imo etiam sine ☿r. à quo plerique abhorrent, addit Velschius.

Cephalæam contumacissimam nullis remediis cedentem vesicatoriis iuternæ coxarum parti admotis aliquoties sustulit Bened. Silvaticus cent. 2. II.

Pulv. thuris masculi ad ℈j. ex ovo sorbili sæpius datus plures gonorrhoicos percuravit. Velschius adnotat: idem facit & mastiche & gummi animæ, quod arcanum cujusdam experimentum esse dicit. Cent. 2. no. L.

Cremore lacteo seminis lactucæ aqua chalybeata præparato plurimos fluore albo laborantes cum pulv. eboris subtilissimo misto percuravit Io. Meynoldus Medicus Venetus, quod etiam experimentum fuit Zacuti Lusitani.

Electuario ex seminibus fænic. sileris mont. apii aneth. & petroselin. cum melle mixtis ad visus imbecillitatem efficacissimo usus Innocentius III. p. m. Idem Abbati S. Pauli Pisas transmissum visum restituisse scribitur, quem centenorum senex fere amiserat. Cent. 2. no. XCVI.

Praxin Medicam subtilem empiriam vocat Frid. Hoffmannus nec iniquè, nam Medici speculativi nimis Theoretici cogitationibus & meditationibus suis indulgentes citra respectum ad experimenta rarò sunt boni practici, non enim ingenio vel facundia, multo minus muliebri multiloquio sed remediis volunt curari morbi *vid. Comment. in Poterium Cent. 2. c. 2. p. 137.* hinc medici omnes sibi & his clinicis optimè consulunt, si aliorem fida experimenta colligant, atque ad experientiæ ulterioris trutinam experta cum judicio practico suis applicent usibus, quod hocce labore meo intendi & specialiter recommendo. Non ita pridem à sincero & fidissimo amico sequentes formulas in arcanis servatas accepi, qnas in quotidiano usu magnæ cujusdam Aulæ Archiater habuit; nolo quidem omnes excutere, nec deprædicare an ad regulas sint compositæ, quod cujuslibet Lectoris judicio relinquo, sed eas trado, pro ut accepi, cuique liberum erit, sequi, imitari, commentari, corrigere, vel omnino despicere.

Pulvis Anthartriticus.

℞. pulv. lumbric. 🜃r. aq. salv. lotorum ℥iiß.
crystall. montan. ppt. succin. alb. pr. à ℥j.
cinabar. ♁nii ʒij.
rad. aron. n. m. pulverisat. ana ℥ß.
lap. bezoard. orient. ℈ij.
sacchar. cand. alb. ℥ij.
🜔. volat. cc. lumbric. 🜃r. ana ʒß.
🜕. succin. ℈ß.
m. f. pulv. servetur usui.

Pulvis laxativus.

℞. fol. senn. s. s.
rhabarb. elect rad. gialap. an. ℥ß.
crem. ♀r. flaved. cort. ☉r.
baccar. iunip. an. ʒii. sem. anis. ʒj.
cinamom. acut. ʒß. macer. gr. xv.
sacchar. albiss. ʒvj.
m. f. pulv. d. ad. scat. s. Eröfnendes Wind-Grieß- und Schleim-Pulver, alle 3 Täg nach-einander ʒj. dro dosi zu nehmen.

Pulvis digestivus diureticus.

℞. ♀. 🜔 lat. ℥ß. ☽. xtall. ʒij.
🜔. junip. absint. ebuli
lap. 69. ppt. milleped. ppt. crystall. montan. ppt. an. ʒj.
operculor. limac. testar. ovor. ana ʒij.
🜕. succin. dest. therebint. rectificat. ana ℈j.
m. f. pulv. d. s. Harntreibendes digestiv-Pulver,

ver, wovon alle Morgens und Abends in Petersilienwasser 3 Messerspitzen voll zu nehmen.

Pilulæ hydragogæ.

℞. magist. jalap. trochisc. alhand. ana ʒiß.
gumm. guttæ ʒj.
extract. hellebor. n. magister. ſyri an. ʒß.
☍. anis. ℈ß. m. f. pil. ex ʒj. no. 30.
d. ſ. das Wasser abführende Pillen.

Species hydragogæ.

℞. rad. ir. florent. ℥iv. (puto ſumendas rad. ir. nostratis) enul. camp. ſcyll. an. ℥j. cort. ſamb. ebul. an. ℥ij. Winteran. ℥ß. fol. ſenn. ſ. ſ. ℥iv. agaric. albissim. rad. hellebor. n. gialap. reſinoſ. an. ℥ß. xtalli ♀r. ʒii. m. d. ſ. Wasser abführende Species.

Elixir oleoſum ſtomachicum.

℞. ♌. ſal. armon. alcoliſat. ℥vj. ♀. rectificat. vini rectiſicat. an. ℥iij. ⊖. ⊡. volat. ʒiiß.
⊖. cc. volat. ʒij. ſuccin. volat. ʒiß.
☍. deſt. angel. ℈ij. menth. cr. ſalv. à deſt. ʒß.
cinamom. anis. ana gt. xvi. caryoph. ℈ii.
lavendul. anth. majoran. ana ʒiß.
cort. ⊙r. ℈ij. macer. gt. xxv.
♌. cardamom ℥iv. m. distilletur lento igne ne empyreuma contrahat, distillatum reaffunde ♀. digere, filtra & ſerva in vitro stri-

strictissime clauso; s. sal volatile aromaticum.

℞. rad. calam. aromat. ℥ii. imperator. zedoar. ana ℥i.
herb. fumar. C. B. salv. cochlear. veronic. ror. mar. trifol. fibrin. meliss. betonic. chamædr. ana mij.
fl. rosar. r. lavend. tiliæ. sambuc. centaur. min. ana p. ij. cort. ☉r. ℥j.
sem. fænicul. carui an. ʒij.
cardamom. excortic. coriandr. cubebar. ana ʒj. baccar. iunip. ℥j. ⊖. ♀. ʒij sal. armon. ʒiii. m. affunde V. optim. ℔ix. aquæ fontan. ℔i.

Pone in digestione in loco calido per aliquot dies, donec species sint extractæ, postea distilla ex arena. Spiritus aromaticus inter distillandum tingendus croc. optim. ʒii. tum

℞. hunc spiritum, & sal volatile aromaticum. ♎. ⊖xc. optim. ℔i. impone phiolæ optime sigillatæ digere parum ut bene uniantur, & paratum est elixir oleosum in vitro probe clauso servandum, quod sit coloris aurei, saporis & odoris aromatici, fragrantis & penetrantissimi.

Emplastrum anodynum.

℞. resin. pini ℔i. rad. barbæ caprin. consolid. maj. ana ℥ii. mastichis

oliban.

oliban. bol. armen. ſantal. r. ana ℥ß.
ceræ novæ ℥iß. gumm. tacamah. ℥i.
therebint. Venet. ℥vi. ſtorac. calamit. ℥ii.
m. f. l. a. empl. malaxetur balſam. peruvian. n. o͞c. ſuccin. & junip. In artuum doloribus mira præſtitiſſe narratur.

Pulvis bezoardicus.

℞. bezoard. mineral. ʒß. oriental.
cinabar. ♁n. cc. phil. ppt. ad ℈i.
pulv. myrrh. r. caſtor. an. ℈ß.
ſacch. cand. alb. ʒi. o͞o. aniſ. gt. iii.
m. f. p. d. Bezoardiſches Pulver, wovon Morgens und Abends 1 Meſſerſpitz voll zu nehmen.

Species ſtomachicæ amaræ.

℞. rad. calam. aromat. enul. aa. ℥ß.
comar. abſint. mij. herb. C. B. fragar. à mj.
fl. centaur. min. p. ij. cort. ☉r. ʒii.
zinzib. alb. baccar. iunip. ana ʒi.
rhabarb. elect. ʒiii. m. d. ſ.

Pulvis dentifricius.

℞. ſilicum fluvial. calcinat. ℥iii.
lap. pumic. ℥ß. rad. ir. flor. ʒii.
gall. moſchat. ver. ʒß. o͞o. roſar. diſtill. ℈ß.
m. f. pulvis d. Zahn-Pulver.

Modus præparandi ſequens eſt: fac ſilices albiſſimos in igne forti candeſcere, eosdemque

demque semper in aqua, in quo sal armoniacum dissolutum, restingue & hos ocultus aliquoties repete, sic niveo tandem colore silices apparebunt & in pulverem facile redigentur. Pulverem dein aqua rosarum edulcora, & farinam usui applica. Pumicis præparatio fit, cum pumex ignitus in lacte vaccino extinguitur, & quarta vice relinquatur, quousque infrigidatur, & postea pulverisatur.

Tinctura martis helleborata.

℞. limat. ♂tis purissim.
⊖. ♀. ⊕lat. an. ℥ij.

m. & l. a. calcina in scutella martia, calcinatum griseum terreum exime & superfunde acetum vini qs. & inspissa ad mellaginem, cui affunde ♌. cochlear. s. q. colloca ad lenem digestionem, sic tingetur colore rubino, cui dein infunde. rad. hellebor. n. ℥i. cort. cinamom. elect. ℥ß. digere, cola & d. s.

Pulvis pneumonicus.

℞. antihect. poter. ℥ii. milleped. ppt.
fl. ♎. ana ʒii. croc. opt. ʒß. sacchar.
♄n veri ʒiß. ♌. myrrh. dest. ʒi. sacchar.
candi alb. ʒvi. m. f. pulv. servetur usui.

Hujus ego pulveris nullum aut vix non damnosum usum reperio; & si quis sit, cautissimum

atque

atque experientissimum requirit practicum, alias semper in arcanis plus oberit, quam proderit.

Essentia stomachica.

℞. ♂o. caryophil. dest. cinamom. macer. essent. cort. citr. an. ʒii.

Exactissime commisceantur olea cum ⊖. ♀. ℔ii. in mortariolo porphyrio sicco guttatim olea sale tartari instillando, in hoc enim consistit energia, sapor & opus. NB. tum adde

♎. meliss. ℔iß. ♎. cardamom. ℔ß. impone totum phiolæ oblongæ, digere parum & tandem adde ♎. ⊖ol. opt. ℔ß. m. & denuò digere, decanta, separa & parata est essentia, quam si completam vis adde ambr. gryf. mosch. opt. ana ʒß. & evadet simul analeptica.

Essentia polychresta.

℞. ♎. ⊖. ☐. humanæ penetrantissimi ℥xvj. ♀. rectificat. ♈. rectificat. an. ℥iv. myrrh. r. elect. ℥iij. benzoes opt. ♂o. n. m. express. an. ℥i.

m. digere per aliquot dies in phiola optimè sigillata, postea per retortam distilletur sæpius cohobando, ut acquiras essentiam rubram volatilem bene olentem.

An spiritui ⊖. ex ⊖. ☐. humanæ laboriose & sumptuose parato prærogativa ratione effectus debea-

debeatur, judicent oculatiores physici; ego dubito pharmacopæos hoc in passu obsequiosos esse; sed alium prudenter substituere.

Balsamus 🜍ris ♁nii vel tinctura.

℞. ♀. & ⊖. crudi aa p. æq. pulverisata m. & detonentur; ex quo fit ⊖. hermophroditicum.

℞. ♁n. crudi ℔ß. fluat in crucibulo probè, tunc sensim adde 🜄 fixi superioris ℔ß. & adhuc per horam unam in igne validissimo staręe permitte, tunc omnia sine refrigrescere, scorias à regulo separa & eas pulveriza adhuc calidas, infunde phiolæ & superfunde.

oo anis. ℥iv. iunip. ℥ii. succin.
therebint. aa ℥i. 🜈. rectificat. ℥xij.
digere ad tempus, tunc capitello adlutato & recipiente sensim coque per horas octo, vel tam diu donec omnis 🜈. subtilissimus oleorum spiculis turgidus per alembicum transierit, tunc spiritus remanens imprægnatus est tinctura 🜍ris ♁nii, & in balsamum insignium virium redactus s. balsamus ♁nii internus.

NB. Massam post extractionem balsam. remanentem cum 🜈. abstracto extrahe, sed adhuc dum calet massa pro paranda tinctura ♁nii, quæ est egregium mundificans sanguinis & dulcis saporis.

Aqua cosmetica.

℞. ror. maj. distillat. lact. vaccin. aa. mens. iß.

bac-

baccar. fragar. recent. menſ. ij.
ſacchar. alb. ℥iß. alumin. crud. ℥ß.
pomor. citr. recent. no. ij. conciſ. & contuſ.

digere ex b. m. NB. ultimo addi poteſt ad integram compoſitionem R. benz. ℥ß.

Decoctum antifebrile.

℞. ſpec. pro decocto lignor.
cort. chin. chin. aa. ℥ß.
rad. gentian. ʒii.
fol. betonic. mj. fol. ſenn. ſs. ʒvj.
⊖. ♀r. ʒiß.

m. coq. in aquæ betonic. & veronic. ana menſ. coq. ad remanent. menſ. iß.

Tinctura antinephritica.

℞. ſem. interni ſeu nucleorum abietis vel pini ℥i.
rad. acatiæ recent. ℥ii.
baccar. iunip. rec. ℥i.
rad. rhabarb. ℥ß. ſem. badean. ʒii.

Tinct. ♀r. ℥vi. m. pone in digeſt. decantetur. d. ſ.

Liquor ſalis tartari Martiati.

℞. ⊖. ♀r. optim. calcina in furno aut ubi placuerit ad albedinem, calcinatum aqua fontana ſolve, filtra, & evapora, ut ſit ⊖. ♀ri calcinatum albiſſimum, adhuc parum liquidum.

Rec.

℞. huius ⊖. albissimi part. x.
reguli ♁nii ♂lis purissimi part. ij.
calcina denuo in crucibulo optime invicem ad candescentiam usque ut regulus à ⊖. ♀ri consumatur, non tamen fluat, spatula continuo & fortiter agitando, ut massa fiat albissima, hanc pulveriza adhuc candentem, & totam substantiam in locum humidum pone in sacculum lineum acuminatum, sic fluet in liquorem album ponderosum, quem filtra & usui serva.

An illustrior & manifestior laborem & sumtus recompensans ab hoc liquore exspectandus sit effectus quam ab oleo tartari per deliquium parato, vix adduci potero ut credam; quod enim mars impressit sigillum vix notamine dignum videtur.

Lac perlarum.

℞. matr. perlar. ℔ii. calcina in furno igne violento, calcinatum tere subtilissime & mox à calcinatione misceatur cum ⊖. armoniaco (nam in hac mixtione encheiresis inest) quo facto distilla igne gradatim aucto, distillatio continuetur per integrum diem, ultimo fortissimo igne urgendo, sic ascendit spiritus subtilissimus ad ℥ß. circiter, quem serva.

NB. in alembic. ascendit sublimatum albissimum penetrantissimi urinosi odoris & saporis, quod serva pro sale volatili Angli-

co,

co; materiam remanentem pulveriza & cum ſ. q. ▽ fontan. ſolve, poſtea filtra ſolutionem claram cum ♎. ⊖li l. a. præcipita, & magiſterium præcipitatum cum aqua fontana edulcora & ad lenem calorem exſicca, ſic habes materiam candidiſſimam & inſtar plumarum levem, quam in vitro ſtricte clauſo aſſerva ſub rubrica: *Lac perlarum* ℥ß. duobus vel etiam tribus florenis vendi memini; *verum an condignus tanto pretio effectus à calce hac leviſſima prudenter exſpectari poſſit, utinam acerrimus magiſteriorum, & remediorum terreorum caſtigator Cl. Balthaſar Ludovicus Tralles Vratislavienſium in Sileſia decus decideret, & debitam dicam ſcriberet: protho-Medicus Romanus Alexander Paſcoli de homine lib.* 2. §. 2. *c.* 14. *p.* 185. *ſcribit: Carinus dives erat, hinc margaritas ei præſcripſimus, cæterum reliqua viliora abſorbentia, ut ſunt* ▽*r. Nuceriana, ſigillata, pulveres teſtaceorum, corallia præparata hisque ſimilia . . . eundem propemodum effectum præſtare ni fallor potuiſſent: vereor ne ex eodem (an licito judicent Theologi) principio calx hæc pretioſa cæterum nec utilis, nec efficax præſcribi poſſit, debeat & ſoleat.*

Balſamus papalis.

℞. fl. hypericon. ℥iß. ſem. ejusdem ʒvi. ſpir. vin. ℥xxxxviij. extrahe l. a. Ram. affunde oliban. elect. ℥ß. ſtorac. opt. ℥ij. benzoes

benzoes mund. ℥iij. myrrh. r. elect. ℥ß.
balsam. peruvian. ℥i. aloes succotrin. ℥ß.
rad. angelic. ver. ℥i. m. digere & extrahe
cola. s.

Essentia amara.

℞. flav. cort. ☉r.
rad. gentian. aa. ℥i. rhabarb. optim. ℥ß.
zedor. ʒiij.
baccar. lauri flor. chamomill. roman.
centaur. min. roris marin. aa. mj.
sem. carui ℥iß. fœnicul. petroselin.
urtic. roman. aa. ℥ß. croc. orient. ℈ij.
myrrh. elect. ʒii. limat. ♂t. in pet. ligat. ℥iij.
m. incis contus. gr. mod. superfunde.
♎ iuniperi & ℴℴ. ♀. per deliq. ana ʒiij.
postea adhuc adde ♎ iunip. ℔iij. vini Rhenani ℔i. dos.

Electuarium bezoardicum.

℞. ⊖. scabios. valerian. chelidon. nasturt. ana ℈ij.
⊖. uiperar. volat. gr. xxv. scord. gr. xv.
lap. bezoard. occident. ʒß. orient. ʒi.
boli armen. myrrh. r. a. ℈ij. 🜃. sigillat. select. ʒiß. bezoard. min. ☉r. ℈i.
fl. 🜂r. ʒi, extract. angelic. ʒß. scord. ʒi.
granor. iunip. ʒiß. ☉. diaphor. ℈ß.
mithridat. ℥ß. theriac. opt. ℥i.
antidot. Matthiol. ℥iij. colubr. ℈ß.

elect.

elect. diascord. ℥ivß. diadictamn. gemm. ʒi. ʒii.
de ovo ʒii.
spec. libera. ʒi.
spec. bezoardic. diamargarit. frigid. à ℈ij.
elix. pestilent. Crol. ℈i. conserv. violar. ʒvj
syr. scord. & è tot. citr. aa qs. m. f. l. a.
elect. d. s. præservirende Gifft-Lattwerg, davon bey gefährlichen Zeiten Morgens und Abends ein paar Messerspitz voll zu nehmen.

Si Rosinus Lentilius quondam Archiater Wurtenbergicus & Practicus celeberrimus & felicissimus formulam hanc legisset: nullus ambigo, quin jatronemat. pract. Part. 1. c. 39. p. 170. huic primum locum de jure assignasset, & salso sibilo excepisset, absurdissimæ enim compositionis hujus tam aperta est proportio ut nullum ne pro tyrone quidem commentarium mereatur & indigeat, splene careat oporte t qui non desuper ridet.

Aqua solaris.

℞. herb. salv. nobil. ℥iiß.
zinzib. caryophill. aromat. n. m.
macer. granor. paradis. cinamom.
galang. min. piper. long. sem. coriandr ana ℥j.
herb. ror. mar. fl. lil. convall. ana ℥iv.
herb. meliss. fl. tunic. an. ℥iß. bugloss. ℥ij.

anth. cubebar. cardamom. min. an. ℥j.
sem. anis. herb. lavend. fl. eiusd. an. ℥iß.
hb.rut.majoran. an. ℥ii.baccar. iunip.℥iß.
sem. fænicul. ℥i.

incis. contus. infund.in ♈. mens. 3 vel 4 stent in digestione per mensem, postea distilletur, postea de novo infunde & adde

Aquæ circa pascha & pentecosten Benedictæ ℥iv. dreyerley gesegnete Kräuter, vulgo aus der Wisch ana ℥i. fl. betonic. herb. matris. sylv. fl. cent. min. ana ℥iß rad. enul. herb. absint. C. B. puleg. veronic. ana ℥iß. ruth. ℥j. castor. angelic. opt. ana ʒvi. m. iterum stent per mensem in digestione. NB. Herbæ & flores sint recenter collecti.

Spiritus hic quidem erit aromaticus sat penetrans; sed ad quid? ex vana superstitione admixta aqua baptismatis? & herbæ benedictæ? quo jure solaris aquæ titulum mereatur, ædipus explicet; non alius effectus ab hac aqua seu potius spiritu exspectandus quam à sic dicta aqua Melissæ, Reginæ Hungariæ vel simili, quarum innumeræ hoc tempore circumferuntur descriptiones, & novi reperiuntur tituli cum hyperbolicis elogiis ad captandos emptores incautos & credulos, in eo convenientes & consymbolizantes, quod spiritus sint aromatici, penetrantes, volatiles, odorati &c.

Pulvis

Pulvis Anticonvulsivus infantum.

℞. rad. diptamn. alb.
visc. quercin.
nodulor. til. post flores crescent.
fl. papav. rh. cardui.
geranii rupertian.
rad. pæon. carbon. til. sem. rapor.
myrrh. r. el. cc. ust. lap. de goa veri an. ℥ß.
fol. ☉ no. viij. sachar. qs.

NB. Species omnes colligantur & præparentur luna decrescente.

Elixir pectorale Extemporaneum.

℞. cort. citr. ☉r. an. recent. ʒx.
extract. CB. cichor. enul. scord.
cascarill an. ʒij. 🜄r. fol. ♀. ℥ß.
Elix. propr. dulc. ʒvj. vini hispan. ℥xviij.
M. stet in digestione, decantetur. d. s.

Pulvis Carminativus.

℞ sem. anis. carui an. ʒij. coriandr. ʒß. fænicul. ʒj. macerentur prius in aceto dein adde.
pulv. cort. ☉r. oc. 69. fl. til. an. ʒii.
fol. senn. ʒiiß. elæosach. anis. ʒii. mds.

Tinctura Nephritica aquosa.

℞. aq. petroselin. ℔iii. affunde cerasis nigris maturis cum nucleis, extrahe Ram hanc

postea affunde baccis sambuci. m. dosis. Abends ein paar Löffel voll zu nehmen.

Balsamus Microcosmicus.

℞. ⊖. volat. ⊡. ℥i. cc. ʒii.
mumiæ ver. ʒiii. myrrh. r. elect. ℥ß.
aloes opt. ℥i. rad. angelic. ℥ii. croc. austr. ʒiii.
asæ. fœtid. ℥ß. cinamom. ℥ß. camphor. ʒii.
m. incis. affunde essent. 🜂. alcalin. ℔iii.
m. f. Ra. d. s.

Tinctura Mundificans viridis.

℞. herb. cochlear. menth. melis. nasturt.
salv. anth. an. mi. milleped. lumbr. 🜄r. an. ʒii.
🜅 vin. alcolisat. ℥iii. ⊖arm. aromat. ℥iß.
m. stet. in digestione. d.

Aqua Nephritica Carminativa.

℞. flor. chamomill. ℥iiß. absint Hispanic. ℥iij. cort. ☉r. ℥iiß. puleg. C. B. sem. anis. carv. fœnicul. an. mi. digere cum aq. font. qs. distilletur l. a.

Species pro pediluvio.

℞. herb. majoran. anth. salv. betonic.
lavend. melis. chamomill. an. mij.
baccar. junip. miß.
m. d. s. Species zum Fußbad.

Taba-

Tabacus Sternutatorius.

℞. ſol. majoran. puleg.
flor. lil. convall. an. ʒij.
rad. carlin. ir. flor.
cort. exterior. ☉r. an. ʒi.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. adde.
o/o majoran. ſuccin. an. dſt. ℈ß.
m. f. pulv. d. s. Hauptſtärckender Taback.

Elixir antifebrile.

℞. Elix. propriet. ♌. ▽. ſigillat. an. ℥ij.
mixt. ſimpl. extract. abſint. liquid. an. ℥iv.
extract. cent. min. ſolid. angelic. ſolid.
an. ʒij. ℈j. gr. iv.
m. ſtet. 24. horas in digeſtione poſtea filtretur, doſis à ʒi. ad ʒii. vel iii. in conveniente vehiculo bis vel ter de die, ſervit ad omnis generis febres intermittentes, tormina ventris, atque vteri, ſtomachi, ſplenis, hepatis &c. vitia.

Balſamus Heraclinus.

℞. Therebint. venet. ℔iv. oliban. aloes. myrrh. caſtor. Xylaloes, flor. hypericon. lavendul. ana ℥j. ror. mar. rec. ſalv. recent. an ʒxii. gumm. elem. ladan. an. ℥iij. ſtorac. liquid. ℥ii. balſam. peruvian. ℥iv. rad. calam. aromat. caryophyl. galang. an. ʒvj. m. omnia cum therebint. adde ♈. ℔iv. digere & dein diſtilla primo lento igne & poſtea fortiſſimo

per plures horas ut acquiras -ɷ-, o°o flavum & o°o crassum, materiæ tori distillatæ adde 🜄. rectificat ℔iv. circula ut uniantur, postea iterum distilla, & acquires balsamum peruvianum penetrantissimum, cujus usus est elegantissimus in morbis paralyticis à causa frigida.

Elixir Hysterico-Anticonvulsivum.

℞. Essent. succini castor. an. ℥iß. myrrh. r. ℥ß. liq. cc. succinat. ℥j. essent. polychrest. superioris ℥iß. tinct. opii ʒj. m. d.s. datur à ʒi. ad ʒii. mane & vesperi cum copioso vehiculo ex infuso flor. chamom. lil. convall. paralys. &c.

Index omnium Materiarum.

gogæ

Suffoca-

NB. Lector benevolus rogatur & monetur ut excuset, si sæpius in hoc indice repererit numerum minorem majori postpositum, ac dein ordinem Alphabeticum subinde fortassis

minus

minus accuratè observatum fuisse, quoniam celeri calamo ob festinantem Bibliopolam disponi debuit; placebit itaque integram Rubricam semper relegere, qualiter quivis id facile inveniet quod quærit.

Vale & his utere
Mecum.

F I N I S.